The Psalter

subsannabit eos - Tunc loquetur
ad eos in ira sua et in furore suo
conturbabit eos - Ego autem ~~Rex~~
constitutus sum Rex ab eo
super Sion montem sanctū ejus
predicans preceptū ejus - Dñus
dixit ad me, Filius meus es tu
Ego hodie genuite - Postula à
me et dabo tibi gentes hereditatē
tuā et possessionē tuā terminos
terrae - Reges eos in virgâ ferreâ
et tanquam vas figuli confringes
eos - Et nunc, reges, intelligite
erudimini, qui judicatis terram
Servite Dño in timore et exultate
ei cum tremore - Apprehendite
disciplinam nequando irascatur
Dñus et pereatis de via justa
Cum exarserit in brevi ira
ejus beati omnes qui confidunt
in eo -

868

KL Marcius

iii.	d			Sci David epi et conf.
	e	vi.	N	Sci Cedde epi et conf.
xi.	f	v.		
	g	iiii.	N	
xix.	A	iii.		
viii	b	ii.	N	
	c			Sctarum Perpetue et felicitatis
xvi.	d	viii.	id	
v.	e	vii.		
	f	vi.	id	
xiii.	g	v.		
ii.	A	iiii.	id	Sci Gregorii pape
	b	iii.		
x.	c	ii.	id	
	d			
xviii.	e	xvii.	Kl	Aprilis
vii.	f	xvi.		
	g	xv.	Kl	Sci Edwardi regis et martiris
xv.	A	xiiii.	Kl	
iiii.	b	xiii.	Kl	Sci Cuthberti epi et conf.
	c	xii.		Sci Benedicti abbatis
xii.	d	xi.	Kl	
i.	e	x.		
	f	ix.	Kl	
ix.	g	viii.	Kl	Annunciacio sancte marie.
	A	vii.	Kl	
xvii.	b	vi.	Kl	Resurrectio domini.
vi.	c	v.	Kl	
	d	iiii.	Kl	
xiiii.	e	iii.	Kl	
iii.	f	ii.		

The Psalter

KL Aprilis

xi	g	iiii	N̄	Sc̄i Ricardi epi̅ et conf̄
	b	iii	N̄	Sc̄i Ambrosii epi̅
xix	c	ii	N̄	
viii	d	Nonas		
xvi	e	viii	Id̄	
v	f	vii	Id̄	
	g	vi	Id̄	
xiii	A	v	Id̄	
ii	b	iiii	Id̄	
	c	iii	Id̄	
x	d	ii	Id̄	
	e	Idus		
xviii	f	xviii	Kl̄	Maii · Sc̄or Tiburcii et Valeriani
vii	g	xvii	Kl̄	
	A	xvi	Kl̄	
xv	b	xv	Kl̄	
iiii	c	xiiii	Kl̄	Sc̄i Alphegi epi̅ et mr̄
	d	xiii	Kl̄	
xii	e	xii	Kl̄	
i	f	xi	Kl̄	
	g	x	Kl̄	Sc̄i Georgii mr̄
ix	A	ix	Kl̄	
	b	viii	Kl̄	Sc̄i Marci euangeliste
xvii	c	vii	Kl̄	
vi	d	vi	Kl̄	
	e	v	Kl̄	Sc̄i Vitalis mr̄is
xiiii	f	iiii	Kl̄	
iii	g	iii	Kl̄	
	A	ii	Kl̄	

	KL			Mayus	
xi	b			Apostolorum philippi et iacobi	
	c	vi	No		
xix	d	v	No	Inuencio sancte crucis	d
viii	e	iiii	No		
	f	iii	No		
xvi	g	ii	No	Sancti Johannis ante portam latinam	
v	A	Nonas			
	b	viii	id		
xiii	c	vii	id		
ii	d	vi	id	Sanctorum Gordiani et epimachi martirum	
	e	v	id		
x	f	iiii	id	Sanctorum Nerei et achillei et pancracii martirum	
	g	iii	id		
xviii	A	ii	id		
vii	b	Idus			
	c	xviii	Kl	Junii	
xv	d	xvii	Kl		
iiii	e	xvi	Kl		
	f	xv	Kl	Sancti Dunstani episcopi et confessoris	
xii	g	xiiii	Kl		
i	A	xiii	Kl		
	b	xii	Kl		
ix	c	xi	Kl		
	d	x	Kl		
xvii	e	ix	Kl	Sancti Adelmi episcopi et confessoris	
vi	f	viii	Kl	Sancti Augustini episcopi et confessoris	d
	g	vii			
xiiii	A	vi	Kl	Sancti Germani episcopi et confessoris	
iii	b	v	Kl		
	c	iiii	Kl		
xi	d	iii	Kl	Sancte Petronille virginis non martiris	
		ii	Kl		

KL Junius

			KL	Junius Sci Nichomedis mris
xix	f	iiii	Non	Scorum Marcelli et petri mrm
viii	g	iii	Non	
xvi	A	ii	Non	
v	b	Non	Non	Sci Bonofacii sociorum que eius mrm
	c	viii	id	
xiii	d	vii	id	
ii	e	vi	id	Scorum Medardi et Gildardi confessorum
	f	v	id	Translacio sci Edmundi epi
x	g	iiii	id	
	A	iii	id	Sci Barnabe apostoli
xviii	b	ii	id	Scorum basilidis cirini naboris et nazarii mrm
vii	c	Idus		
	d	xix	Kl	Julii Sci Blasii epi
xv	e	xviii	Kl	Scorum viti et modesti et crescencie mrm
iiii	f	xvii	Kl	Translacio sci Ricardi epi et conf
	g	xvi	Kl	
xii	A	xv	Kl	Scorum Marci et Marcelliani mrm
i	b	xiiii	Kl	Scorum Gervasii et prothasii mrm
	c	xiii	Kl	Translacio sci Edwardi regis
ix	d	xii	Kl	
	e	xi	Kl	Sci Albani prothomartiris anglorum
xvii	f	x	Kl	Sce Etheldrede virginis non mr — vig
vi	g	ix	Kl	Nativitas sci Iohannis baptiste
	A	viii	Kl	
xiiii	b	vii	Kl	Scorum Iohannis et pauli fratrum mrm
iii	c	vi	Kl	
	d	v	Kl	Sci leonis pape et conf — vig
xi	e	iiii	Kl	Apostolorum Petri et pauli
	f	iii	Kl	Commemoracio sci pauli

KL Julius

xix	b			Oct' sci Johis
viii	A	vi	N'	Scorum Processi et Martiniani mr
	b	v	N'	
xvi	c	iiii	N'	Translacio et ordinacio sci Martini epi.
v	d	iii	N'	
	e	ii	N'	Oct' apostolorum Petri et Pauli.
xiii	f	Non'		Translacio sci Thome mris.
ii	g	viii	id'	
	A	vii	id'	
x	b	vi	id'	Scorum septem fratrum mr
	c	v	id'	Translacio sci Benedicti abbis.
xviii	d	iiii	id'	
vii	e	iii	id'	
	f	ii	id'	d'
xv	g	Idus		Translacio sci Swithuni
iiii	A	xvii	Kl	Augusti.
	b	xvi	Kl	Sci Kenelmi regis et mris.
xii	c	xv	Kl	Sci Arnulfi epi et mris.
i	d	xiiii	Kl	
	e	xiii	Kl	Sce Margarete virginis et mris
ix	f	xii	Kl	Sce Praxedis virginis non mris
	g	xi	Kl	Sce Marie Magdalene. d'
xvii	A	x	Kl	Sci Apollinaris mris.
vi	b	ix	Kl	Sce Cristine virginis et mris. vig'
	c	viii	Kl	Sci Jacobi apli
xiiii	d	vii	Kl	Sce Anne matris Marie
iii	e	vi	Kl	Scorum septem dormiencium mr
	f	v	Kl	Sci Sampsonis epi et conf'
xi	g	iiii	Kl	Scorum Felicis Simplicii Faustini et Beatricis mr
xix	A	iii	Kl	Scorum Abdon et Sennes mr.
	b	ii	Kl	Sci Germani epi et conf'

		KL		Augustus.
viii	A			Aduincula sci Petri.
xvi	b	iiii	Non	Sci Stephani pape et martiris
v	c	iii	Non	Inuencio sci Stephani martiris
	d	ii	Non	
xiii	e	Non		Sci Oswaldi regis et martiris
ii	f	viii	id	Scorum Sixti felicissimi et agapiti martirum
	g	vii	id	Sci Donati epi et martiris
x	A	vi	id	Scorum Ciriaci sociorum eius martirum
	b	v	id	Sci Romani martiris
xviii	c	iiii	id	Sci Laurencii martiris
vii	d	iii	id	Sci Tiburcii martiris
	e	ii	id	
xv	f	Idus		Sci ypoliti sociorum eius martirum
iiii	g	xix	Kl	Septembris. Sci Eusebii presbiteri. vig
	A	xviii	Kl	Assumpcio sce marie.
xii	b	xvii	Kl	
i	c	xvi		Oct sci Laurencii
	d	xv	Kl	Sci Agapiti martiris
ix	e	xiiii		Sci Magni martiris
	f	xiii	Kl	
xvii	g	xii		
vi	A	xi	Kl	Oct sce marie.
	b	x		Scorum Tymothei et apollinaris. vig
xiiii	c	ix	Kl	Sci Bartholomei apostoli.
iii	d	viii		
	e	vii	Kl	
xi	f	vi		Sci Ruphi martiris.
xix	g	v	Kl	Sci Augustini epi et conf
	A	iiii		Decollacio sci Johis Baptiste.
viii	b	iii	Kl	Scorum felicis et audacti martirum
	c	ii		Sce Cuthburge virg' n martiris.

KL Septembris.

xvi	f		KL	Sc̄i Egidii Abbis	
v.	g	iiii	No		
	A	iii	No		
xiii.	b	ii	No	Translacio sc̄i Cuthberti epi	
ii.	c	Nonas		Sc̄i Bertini Abbis	
	d	viii	id		
x.	e	vii	id		vig
	f	vi	id	Nativitas sc̄e marie.	
xviii.	g	v	id	Sc̄i Gorgonii mris	
vii	A	iiii	id		
	b	iii	id	Sc̄or Prothi et iacinti mr̄r	
xv.	c	ii	id		
iiii.	d	Idus.			
	e	xviii	Kl	Octob Exaltacio sc̄e crucis.	
xii.	f	xvii	Kl	Oct sc̄e marie.	
i.	g	xvi	Kl	Sc̄e Edithe virg non mris.	
	A	xv	Kl	Sc̄i lamberti epi et mris	
ix	b	xiiii	Kl		
	c	xiii	Kl		
xvii	d	xi	Kl		vig
vi	e	x	Kl	Sc̄i Mathei apostoli et euangeliste.	d
	f	ix	Kl	Sc̄or Mauricii sociorumque eius mr̄r	
	g	viii	Kl	Sc̄e Tecle virginis non mris.	
	A	vii	Kl		
	b	vi	Kl	Sc̄i Firmini epi et conf	
	c	v	Kl	Sc̄or mr̄r Cipriani epi et iustine	
	d	iiii	Kl	Sc̄or Cosme et damiani fratrum mr̄r.	
	e	iii	Kl		
	f	ii	Kl	Sc̄i michaelis archangeli.	
	g			Sc̄i Jeronimi presbiteri et conf.	

	KL			October	
xvi	A			Scōr Remigii Germani et Vedasti	
v	b	vi	non	Sc̄i Leodegarii epi et conf	
xiii	c	v	non		d
ii	d	iiii	non		
	e	iii	non		
x	f	ii	non	Sc̄e Fidis virginis et martiris	
	g	Non		Scōr Marci Marcelli et Apulei mrm	
xviii	A	viii	id		
vii	b	vii	id	Sc̄i Dionisii sociorumque eius mrm	
	c	vi	id	Sc̄i Gereonis sociorumque eius mrm	
xv	d	v	id	Sc̄i Nichasii sociorumque eius mrm	
iiii	e	iiii	id		
	f	iii	id	Translacio sc̄i Edwardi regis.	
xii	g	ii	id	Sc̄i Kalixti pape et martiris	
.i.	A	Idus.		Sc̄i Wlfranni epi et conf	
	b	xvii	kl	Novembris. Sc̄i Michaelis in monte tumba.	
ix	c	xvi	kl		
	d	xv	kl	Sc̄i Luce evangeliste.	
xvii	e	xiiii	kl		
vi	f	xiii	kl		
	g	xii	kl	Scārum undecim milia virginum	d
xiiii	A	xi	kl		
iii	b	x	kl	Sc̄i Romani epi et conf	
	c	ix	kl		
xi	d	viii	kl	Scōr Crispini et Crispiniani mrm	
xix	e	vii	kl		
	f	vi	kl		vig
viii	g	v	kl	Apostolorum Simonis et Iude.	
	A	iiii	kl		
xvi	b	iii	kl		
v	c	ii	kl	Sc̄i Quintini martiris.	vig

KL Novembris

				Festiuitas omnium scorum.	
xiij	e	iiij	Non	Commemoracio aiarum.	
ij	f	iij	Non		
	g	ij	Non		
x	A	Non			
·	b	viij	Id	Sci Leonardi abbatis.	d
xviij	c	vij	Id		
vij	d	vj	Id	Scorum Quatuor coronatorum mr	
	e	v	Id	Sci Theodori martiris.	
xv	f	iiij	Id	Sci Martini epi et conf	
iiij	g	iij	Id		
	A	ij	Id		
xij	b	Id.	Id	Sci Bricii epi et conf	
·i·	c	xviij	Kl	Decembris	
	d	xvij	Kl	Sci Machuti epi et conf	
ix	e	xvj	Kl	Sci Edmundi epi et conf	
	f	xv	Kl	Sci Hugonis epi et conf	
xvij	g	xiiij	Kl	Oct sci Martini	
vj	A	xiij	Kl		
	b	xij	Kl	Sci Edmundi regis et martiris	
xiiij	c	xj	Kl	Sci Clementis pape et martiris	
iij	d	x	Kl	Sce Cecilie virginis et martiris	
	e	ix	Kl		
xj	f	viij	Kl	Sci Grisogoni martiris.	
xix	g	vij	Kl	Sce Katerine virginis et martiris.	
	A	vj	Kl	Sci Lini pape et martiris	
viij	b	v	Kl		
	c	iiij	Kl		
xvj	d	iij	Kl	Scorum Saturnini et Sisinnij vigil	d
v	e	ij	Kl	Sci Andree apostoli.	

xiij	f	KL		Decembris	
ij	g	iiij	N		
	A	iij	N		
x	b	ij	N		
	c	N	N		
xviij	d	viij	id	Sci Nicholai epi et conf	d
vij	e	vij	id	Oct sci Andree	
	f	vi	id	Conceptio sce marie	
xv	g	v	id		
iiij	A	iiij	id		
	b	iij	id		
xij	c	ij	id		
.i.	d	Idus		Sce Lucie virginis et mris	
	e	xix	Kl	Januarius	
ix	f	xviij	Kl		
	g	xvij	Kl		O sapiencia
xvij	A	xvi			
vi	b	xv	Kl		
	c	xiiij			
xiiij	d	xiij	Kl		
iij	e	xij	Kl	Sci Thome apli	d
	f	xi	Kl		
xi	g	x	Kl		
xix	A	ix	Kl		vig
	b	viij	Kl	Natiuitas dni nri ihu xpi	
viij	c	vij	Kl	Sci Stephani prothomris	
	d	vi	Kl	Sci johannis apli et euangeliste	
xvi	e	v	Kl	Scor innocencium	
v	f	iiij	Kl	Sci Thome mris	
	g	iij	Kl		
xiij	A	ij	Kl	Sci Siluester pape et confessoris	

dit nobis bona. Signatum est
super nos lumen vultus tui domine: de-
disti leticiam in corde meo. A fructu
frumenti vini et olei sui: multiplica-
ti sunt. In pace in idipsum dormiam
et requiescam. Quoniam tu domine singulariter
in spe: constituisti me. psalmus.

Verba mea auribus percipe domine: in-
tellige clamorem meum.
Intende voci orationis mee: rex meus
et deus meus. Quoniam ad te orabo domine: ma-
ne exaudies vocem meam. Mane astabo
tibi et videbo: quia non deus volens in-
iquitatem tu es. Neque habitabit iuxta
te malignus: neque permanebunt iniusti
ante oculos tuos. Odisti omnes qui
operantur iniquitatem: perdes omnes qui
loquuntur mendacium. Virum sanguinum
et dolosum abhominabitur dominus.

ego autem in multitudine misericor
die tue. Introibo in domum tuam
adorabo ad templum sanctum tuum in ti
more tuo. Domine deduc me in ius
ticia tua. propter inimicos meos: di
rige in conspectu tuo viam meam.
Quoniam non est in ore eorum veritas: cor
eorum vanum est. Sepulcrum
patens est guttur eorum linguis suis
dolose agebant: iudica illos deus.
Decidant a cogitationibus suis:
secundum multitudinem impietatum eorum
expelle eos. quoniam irritaverunt te domine.
Et letentur omnes qui sperant in te
in eternum exultabunt: et habitabis in eis.
Et gloriabuntur in te omnes qui
diligunt nomen tuum: quoniam tu benedi
ces iusto. Domine ut scuto bone vo
luntatis tue: coronasti nos. Ps. 6

Domine ne in furore tuo argu
as me: neq; in ira tua corripias
me. Miserere mei dne qm infirmus
sum: sana me dne qm conturbata sunt
oia ossa mea. Et aia mea turbata
est valde: sed tu dne usquequo.
Convertere dne et eripe aiam meam:
saluu me fac ppt miam tuam.
Quia non est in morte qui memor
sit tui: in inferno aut quis confitebit
tibi. Laboravi in gemitu meo:
lavabo p singulas noctes lectu meu:
lacrimis meis stratum meum rigabo.
Turbatus e a furore oculus meus:
inveteravi int omes inimicos meos.
Discedite a me omes q operamini
iniquitate: qm exaudivit dns voce
fletus mei. Exaudivit dns depre
cationem meam: dominus oracio

meum meam suscepit. Erubescant et
conturbentur vehementer omnes inimi
ci mei: convertantur et erubescant valde
velociter. Aña. Servite domino in timore. Aña.
Pro fidei meritis vocitatur iure beatus lege
qui domini meditatur nocte dieque. Aña. Non aufe
retur sceptrum de iuda et dux de femore eius
donec veniat qui mittendus est. Ps. Domine.
Ipm. Aña. Iuste deus. Ps. Domine deus meus. Aña. Eri
pe. Ps. Domine deus meus. Psalmus
Domine deus meus in te speravi:
salvum me fac ex omnibus persequen
tibus me et libera me. Nequando rapiat
ut leo animam meam: dum non est qui
redimat neque qui salvum faciat. Domine
deus meus si feci istud: si est iniqui
tas in manibus meis. Si reddidi
retribuentibus michi mala: decidam
merito ab inimicis meis inanis.

Persequatur inimicus animam
meam· et comprehendat: et conculcet
in terra vitam meam· et gloriam meam
in pulverem deducat· Exurge domine
in ira tua: et exaltare in finibus inimi-
corum meorum· Et exurge domine deus
meus in precepto quod mandasti: et
synagoga populorum circumdabit te·
Et propter hanc in altum regredere: dominus
iudicat populos· Iudica me do-
mine secundum iusticiam meam: et secundum
innocentiam meam super me· Consu-
metur nequitia peccatorum et diriges
iustum: scrutans corda et renes deus·
Iustum adiutorium meum a domino: qui
salvos facit rectos corde· Deus iudex
iustus fortis et paciens: numquid
irascitur per singulos dies· Nisi con-
versi fueritis gladium suum

in brabit: arcum suũ tetendit et
parauit illum. Et in eo parauit
uasa mortis: sagittas suas arden
tib3 effecit. Ecce parturiit iniusti
ciã: concepit dolorem et peperit iniquita
tem. Lacũ aperuit et effodit eũ: et inci
dit in foueam quã fecit. Conuerte
tur dolor eius in caput eius: et in
uerticem ipĩ iniquitas eius descen
det. Confitebor dño secundum iustici
am eius: et psallam nõi dñi altissimi.
Domine dñs noster: quã admira
bile ẽ nomen tuũ in uniuersa
terra. Quoniam eleuata est magnifi
cencia tua: sup celos. Ex ore infan
ciũ et lactenciũ pfecisti laudem
ppt inimicos tuos: ut destruas ini
micũ et ultorem. Quoniam uidebo ce
los tuos opera digitorum tuorum

lunam et stellas que tu fundasti·
Quid est homo quod memor es eius:
aut filius hominis quõ visitas
eũ· Minuisti eũ paulominus ab
angelis gloria et honore coronasti
eũ: et constituisti eũ sup opa manuũ
tuarum· Omnia subiecisti sub pedibus eius:
oves et boves uniũsas: insup et
pecora campi· Volucres celi et
pisces maris: qui pambulant se-
mitas maris· Dñe dñs noster:
quã admirabile est nomen tuum
in universa terra· psalmus·
Confitebor tibi dñe in toto
corde meo: narrabo omnia
mirabilia tua· Letabor et exulta
bo in te: psallam nõi tuo altissime
In convertendo inimicũ meũ retror
sum: infirmabuntur et peribunt

62 50

a facie tua. Quoniã fecisti iudici
um meũ et causã meam: sedes sup
thronũ: qui iudicas iusticiã. In
crepasti gentes et piit impius: no
men eoꝝ delesti in etnũ et in sclm
scli. Inimici defecerunt framee in fi
nem: et civitates eoꝝ destruxisti.
Periit memoria eoꝝ cũ sonitu:
et dñs in etnũ pmanet. Paravit
in iudicio thronũ suũ: et ip̃e iudica
bit orbẽ terre in equitate. iudicabit
populos in iusticia. Et factus est
dñs refugiũ paupi: adiutor in opor
tunitatib; in tribulacione. Et spe
rent in te qui noverũt nomen tuũ:
qñ non dereliquisti querentes te
dñe. Psallite dño qui habitat in
syon: annunciate inter gentes studi
a eius. Quoniã requirens sanguinẽ eoꝝ

recordatus est: non est oblitus cla-
morem pauperum. Miserere mei domine:
vide humilitatem meam de inimicis meis.
Qui exaltas me de portis mortis: ut
annunciem omnes laudationes tuas
in portis filie syon. Exultabo in sa-
lutari tuo: infixe sunt gentes in interitu
quem fecerunt. In laqueo isto quem
absconderunt: comprehensus est pes eorum.
Cognoscetur dominus iudicia faciens:
in operibus manuum suarum comprehensus
est peccator. Convertantur peccatores
in infernum: omnes gentes que obliviscun-
tur deum. Quoniam non in finem obli-
vio erit pauperis: paciencia pauperum
non peribit in finem. Exurge domine
non confortetur homo: iudicentur gentes
in conspectu tuo. Constitue domine le-
gislatorem super eos: sciant gentes

quoniam homines sunt. Ut quid
domine recessisti longe: despicis in oppor
tunitatibus in tribulatione. Dum
superbit impius incenditur pauper: com
prehenduntur in consiliis quibus cogitant.
Quoniam laudatur peccator in desideriis
anime sue: et iniquus benedicitur. E
Exacerbavit dominum peccator: secundum
multitudinem ire sue non queret. N
Non est deus in conspectu eius: inqui
nate sunt vie illius in omni tempore.
Auferuntur iudicia tua a facie eius:
omnium inimicorum suorum dominabitur.
Dixit enim in corde suo: non move
bor a generatione in generationem
sine malo. Cuius maledictione
os plenum est et amaritudine et dolo:
sub lingua eius labor et dolor. S
Sedet in insidiis cum divitibus

in occultis: ut interficiat innocen-
tem. Oculi eius in pauperem respici-
unt: insidiatur in abscondito quasi
leo in spelunca sua. Insidiatur
ut rapiat pauperem: rapere pauperem dum
attrahit eum. In laqueo suo hu-
miliabit eum: inclinabit se et cadet
cum dominatus fuerit pauperum. Dixit
enim in corde suo oblitus est deus: aver-
tit faciem suam ne videat in finem.
Exurge domine deus et exaltetur manus
tua: ne obliviscaris pauperum.
Propter quid irritavit impius deum:
dixit enim in corde suo non requiret.
Vides quoniam tu laborem et dolorem
consideras: ut tradas eos in manus
tuas. Tibi derelictus est pauper: orpha-
no tu eris adiutor. Contere bra-
chium peccatoris et maligni: queretur

peccatum illius et non inuenietur
Dominus regnabit in eternum et in seculum se
culi: peribitis gentes de terra illius. De
siderium pauperum exaudiuit dominus: pre
parationem cordis eorum audiuit au
ris tua. Iudicare pupillo et humi
li: ut non apponat ultra magnifica
re se homo super terram. psalmus.
In domino confido quomodo
dicitis anime mee: transmigra
in montem sicut passer. Quoniam
ecce peccatores intenderunt arcum: pa
rauerunt sagittas suas in pharetra
ut sagittent in obscuro rectos corde.
Quoniam que perfecisti destruxerunt: iustus
autem quid fecit. Dominus in templo
sancto suo: dominus in celo sedes eius. Ocu
li eius in pauperem respiciunt: palpebre
eius interrogant filios hominum.

Dominus interrogat iustum et impium qui
autem diligit iniquitatem odit animam
suam. Pluet super peccatores laqueos
ignis sulphur et spiritus procellarum pars
calicis eorum. Quoniam iustus dominus et iusticias
dilexit: equitatem vidit vultus eius.
℟ Domine deus meus in te speravi ℟ Iuste deus
iudex fortis paciens qui liberas in te sperantes
in te miserando fideles ℟ Erit ipse exceptans
gencium laudabit qui stolam suam in sanguine
agni pallium suum ℟ Pulcriores ℟ Respice
Saluum me fac domine quoniam ℟ Surge
defecit sanctus quoniam diminute
sunt veritates a filiis hominum.
Vana locuti sunt unusquisque ad proximum
suum: labia dolosa in corde et corde
locuti sunt. Disperdat dominus universa
labia dolosa: et linguam magniloquam.
Qui dixerunt linguam

nostram magnificabimus labia nos-
tra a nobis sunt quis noster dn̄s est.
Propter miseriam inopum et gemi-
tum pauperum: nunc exurgam dicit dominus.
Ponam in salutari tuo: fiducialiter
agam in eo. Eloquia dn̄i eloquia
casta: argentum igne examinatum pro-
batum terre purgatum septuplum. Tu
domine servabis nos et custodies nos
a generatione hac in eternum. In
circuitu impii ambulant: secundum
altitudinem tuam multiplicasti
filios hominum. Psalmus. xii.
Usquequo dn̄e oblivisceris me
in finem: usquequo avertis
faciem tuam a me. Quamdiu ponam
consilia in anima mea: dolorem in
corde meo per diem. Usquequo exal-
tabitur inimicus meus super me: res

spice et exaudi me domine deus meus·
Illumina oculos meos ne umquam
obdormiam in morte: nequando dicat
inimicus meus prevalui adversus eum·
Qui tribulant me exultabunt si
motus fuero: ego autem in misericordia tua
speravi. Exultavit cor meum in salu
tari tuo: cantabo domino qui bona tri 14
buit michi et psallam nomini domini altissimi·
Dixit insipiens in corde suo: Ps.
non est deus. Corrupti sunt
et abhominabiles facti sunt in stu
diis suis: non est qui faciat bonum non
est usque ad unum. Dominus de celo
prospexit super filios hominum: ut vide
at si est intelligens aut requirens de
um. Omnes declinaverunt simul
inutiles facti sunt: non est qui faci
at bonum non est usque ad unum·

Sepulcrum patens est guttur eorum
linguis suis dolose agebant: venenū
aspidū sub labiis eorum. Quorum os ma
ledictione et amaritudine plenū est:
veloces pedes eorū ad effundendum
sanguinē. Contricio et infelicitas
in viis eorum et viam pacis non cogno
verunt: non est timor dei ante oculos
eorum. Nonne cognoscent omnes qui
operantur iniquitatē: qui devorant ple
bem meā sicut escā panis. Dominū non
invocaverunt: illic trepidaverunt ti
more ubi nō erat timor. Quoniā dūs in
generacione iusta est: consiliū inopis
confudistis quia dūs spes eius est.
Quis dabit ex syon salutare israel:
cū averterit dūs captivitatē plebis
sue exultabit iacob Domine quis
et letabitur israel. habita

bit in tabernaculo tuo: aut quis re
quiescet in monte sancto tuo. Qui in
greditur sine macula: et operatur ius
ticiam. Qui loquitur veritatem in
corde suo: qui non egit dolum in lingua
sua. Nec fecit proximo suo malum: et
opprobrium non accepit adversus proximos
suos. Ad nichilum deductus est in
conspectu eius malignus: timentes
autem dominum glorificat. Qui iurat pro
ximo suo et non decipit: qui pecuniam
suam non dedit ad usuram. et munera
super innocentem non accepit. Qui fa
cit hec: non movebitur in eternum. ant.
Pulcriores sunt oculi eius vino et dentes eius
lacte candidiores. ant. Respice et exaudi me
domine deus meus. ant. Surge et in eternum
serva nunc immune sacro custodi qui tuos al
tri potens famulos psalmus xiiii

16 Conserva me domine quoniam spera
vi in te: dixi domino deus meus
es tu. quoniam bonorum meorum non eges.
Sanctis qui sunt in terra eius: mirifica
vit omnes voluntates meas in eis.
Multiplicate sunt infirmitates
eorum: postea acceleraverunt. Non con
gregabo conventicula eorum de sangui
nibus: nec memor ero nominum eorum
per labia mea. Dominus pars heredita
tis mee: et calicis mei tu es qui resti
tues hereditatem meam michi.
Funes ceciderunt michi in preclaris:
etenim hereditas mea preclara est
michi. Benedicam dominum qui tri
buit michi intellectum: insuper et usque
ad noctem increpuerunt me renes
mei. Providebam dominum in conspectu
meo semper: quoniam a dextris est michi.

ne commouear. Propter hoc leta
tum est cor meu͂ et exultauit lingua
mea: insup͂ et caro mea requiescet
in spe. Quoniam non derelinques
a͞iam meã: in inferno nec dabis sanc
tu͂ tuu͂ uidere corrupco͂nem. No
tas mich͂ fecisti uias uite adimple
bis me leticia cu͂ uultu tuo: delectaci
ones i͂ dextera tua usq͂ in finem. ant͂
Bethleem non es minima in principibus iuda
ex te eni͂ exiet dux qui regat p͂plm͂ meu͂ isrl͂
ip͂e enim saluu͂ faciet p͂plm͂ suu͂ a p͂ccis eor͂.
a͞ Bonor͂ meor͂ no͂ indiges in te speraui co͂
serua me dn͂e. a͞ Nature genitor co͂serua
morte redemptos fac q͂ tuo digno͂s seruic͂o
famulos. a͞ Ecce uirgo a͞ Iudi͂n dn͂e a͞ Per

Exaudi dn͂e iusticiam meã: intende orac͂onem meam.
Auribus p͂cipe orac͂onem meam:

17

non in labiis dolosis. De vultu tuo
iudicium meum prodeat: oculi tui vide
ant equitates. Probasti cor meum
et visitasti nocte: igne me examinasti
et non est inventa in me iniquitas. Ut non
loquatur os meum opera hominum: propter ver
ba labiorum tuorum ego custodivi vias duras.
Perfice gressus meos in semitis tuis:
ut non moveantur vestigia mea. M
Ego clamavi quoniam exaudisti me deus:
inclina aurem tuam mihi et exaudi verba
mea. Mirifica misericordias tuas: qui sal
vos facis sperantes in te. A resisten
tibus dextere tue custodi me: ut pupil
lam oculi. Sub umbra alarum tuarum
protege me: a facie impiorum qui me
afflixerunt. Inimici mei animam
meam circumdederunt: adipem suum conclu
serunt: os eorum locutum est super

bians. Proicientes me nunc circumdede
runt me: oculos suos statuerunt decli
nare in terram. Susceperunt me sicut leo
paratus ad predam: et sicut catulus leo
nis habitans in abditis. Exurge
domine preveni eum et supplanta eum: eripe
animam meam ab impio. frameam tuam
ab inimicis manus tue. Domine a pau
cis de terra divide eos in vita eorum: de ab
sconditis tuis adimpletus est venter
venter eorum. Saturati sunt filiis: et
dimiserunt reliquias suas parvulis
suis. Ego autem in iusticia apparebo
in conspectu tuo: satiabor cum apparuerit
gloria tua. Ant. Ecce virgo concipiet et pariet
filium et vocabitur nomen eius emanuel. V.
Inclina domine aurem tuam michi et exaudi verba
mea. R. Pectora nostra tibi tu conditor or
bis adure igne pie purgans atque cremando plenus.

38 . 2

18 ℟ Miretur. ℟ Dn̄s firmamentū ℟ Supplin.
Diligam te domine fortitudo
mea: dn̄s firmamentum meum
et refugiū meū et liberator meus. Deus
meus adiutor meus: et sperabo
in eū. Protector meus et cornu sa
lutis mee: et susceptor meus. Lau
dans inuocabo dn̄m: et ab inimicis
meis saluus ero. Circūdederunt me
dolores mortis: et torrentes iniquita
tis conturbauerūt me. Dolores in
ferni circūdederunt me: preocupaue
rūt me laquei mortis. In tribula
cione mea inuocaui dn̄m: et ad dn̄m
meū clamaui. Et exaudiuit de tēplo
scō suo vocē meam: et clamor meus
in cōspectu eius introiuit in aures eius.
Commota est et contremuit terra:
fundamenta montiū conturbata

ferii

sunt et commota sunt: quoniam iratus est
eis. Ascendit fumus in ira eius: et
ignis a facie eius exarsit carbones suc-
censi sunt ab eo. Inclinavit celos et
descendit: et caligo sub pedibus eius.
Et ascendit super cherubim et vola-
vit: volavit super pennas ventorum.
Et posuit tenebras latibulum suum:
in circuitu eius tabernaculum eius: te-
nebrosa aqua in nubibus aeris. Pre
fulgore in conspectu eius nubes tran-
sierunt: grando et carbones ignis.
Et intonuit de celo dominus: et altissimus
dedit vocem suam: grando et carbones
ignis. Et misit sagittas suas et
dissipavit eos: fulgura multiplica-
vit et conturbavit eos. Et apparue-
runt fontes aquarum: et revelata sunt
fundamenta orbis terrarum. Ab i-

crepacione tua domine: ab inspiracione
spiritus ire tue. Misit de summo et acce
pit me: et assumpsit me de aquis
multis. Eripuit me de inimicis
meis fortissimis: et ab his qui oderunt
me quoniam confortati sunt super me.
Prevenerunt me in die afflictio
nis mee: et factus est dominus protector meus.
Et eduxit me in latitudinem: sal
vum me fecit quoniam voluit me. Et retri
buet michi dominus secundum iusticiam meam:
et secundum puritatem manuum mearum re
tribuet michi. Quia custodivi vias domini:
nec impie gessi a deo meo. Quoniam omnia
iudicia eius in conspectu meo: et iusti
cias eius non repuli a me. Et ero
immaculatus cum eo: et observa
bo me ab iniquitate mea. Et retri
buet michi dominus secundum ius

ticiam meam: et secundu[m] puritatem
manuu[m] mearu[m] in conspectu oculoru[m] eius.
Cum sancto sanctus eris: et cu[m] viro
innocente innocens eris. Et cu[m] electo
electus eris: et cu[m] perverso perverteris.
Quoniam tu populum humilem salvum facies: et
oculos superborum humiliabis. Quoniam tu
illuminas lucernam meam: domine deus
meus illumina tenebras meas. Quoniam
in te eripiar a temptacione: et in
deo meo transgrediar murum. Deus
meus impolluta via eius eloquia do-
mini igne examinata: protector est
omnium sperancium in se. Quoniam quis deus
preter dominum: aut quis deus preter deum
nostrum. Deus qui precinxit me virtute:
et posuit immaculatam viam meam.
Qui perfecit pedes meos tamquam cervo-
rum: et super excelsa statuens me. M

Qui docet manus meas ad preliū:
et posuisti ut arcū ereum brachia mea.
Et dedisti michi protectōnem salutis
tue: et dextera tua suscepit me. Et
disciplina tua correxit me in finem:
et disciplina tua ipsa me docebit. D
Dilatasti gressus meos subtus
me: et non sunt infirmata vestigia
mea. Persequar inimicos meos et
comprehendā illos: et non convertar
donec deficiant. Confringā illos
nec poterunt stare: cadent subtus
pedes meos. Et p̄cinxisti me virtute
ad bellum: et supplantasti insurgentes
in me subtus me. Et inimicos
meos dedisti michi dorsū: et odien
tes me disp̄didisti. Clamaverūt
nec erat qui salvos faceret: ad do
minū nec exaudivit eos. Et cō

minuam eos ut pulverem ante fa
ciem venti: ut lutum platearum dele
bo eos. Eripies me de contradictio
nibus populi: constitues me in caput
gentium. Populus quem non cog
novi servivit michi: in auditu au
ris obedivit michi. Filii alieni men
titi sunt michi: filii alieni inveterati
sunt et claudicaverunt a semitis suis.
Vivit dominus et benedictus deus meus:
et exaltetur deus salutis mee. Deus
qui das vindictas michi et subdis po
pulos sub me: liberator meus de inimicis meis
iracundis. Et ab insurgentibus in me
exaltabis me: a viro iniquo eripies
me. Propterea confitebor tibi in
nationibus domine: et nomini tuo
psalmum dicam. Magnificans sa
lutes regis eius: et faciens misericordiam

xp̄o suo dauid: et semini eius usque
in seculum. ℟ Orietur in diebus eius iusti
cia et habundancia pacis et adorabunt eum
omnes reges omnes gentes seruient ei. Ant
Dn̄s firmamentū meū et refugium meū.
℟ Tu populū humilem saluasti ab hoste
redemptor atq; suplis tuo colla p̄mis collo.
℟ Nox precessit ℟ Preceptū. ℟ Sponsus.
Celi enarrant gloriā dei: et opera
manuū eius annūciat firma
mentum. Dies diei eructat verbū:
et nox nocti indicat scienciam. Non
sunt loquele neque sermones: quorū
non audiantur voces eorū. In om
nem terram exiuit sonus eorū: et in fines
orbis terre verba eorū. In sole posuit
tabernaculum suū: et ipse tanquam
sponsus procedens de thalamo suo. Ex
ultauit ut gigas ad currendam

uiam: a summo celo egressio eius.
Et occursus eius usq; ad summū
eius: nec est qui se abscondat a calore
eius. Lex domini immaculata cō
uertens aīas testimoniū dn̄i fide
le sapientiam prestans paruulis.
Iusticie dn̄i recte letificantes cor
da: preceptū dn̄i lucidum illuminās
oculos. Timor dn̄i sanctus permanet
in seculū seculi: iudicia dn̄i uera iusti
ficata in semet ipsa. Desiderabilia
sup̄ aurum et lapidem preciosum mul
tū: et dulciora super mel et fauum.
Etenim seruus tuus custodit ea: in
custodiendis illis retribucō multa.
Delicta quis intelligit ab occultis
meis munda me: et ab alienis parce
seruo tuo. Si mei non fuerint do
minati tunc immaculatus ero: et emū

dabor a delicto maximo. Et erunt
ut complaceant eloquia oris mei:
et meditatio cordis mei in conspectu
tuo semper. Domine adiutor meus et
redemptor meus. *A.* Nox precessit dies
autem appropinquavit abiciamus ergo opera
tenebrarum et induamur arma lucis. *A.*
Preceptum domini lucidum illuminans oculos.
A. Sponsus de thalamo processit ex more
descendens celo iure salutifero. *Psalmus.*
Exaudiat te dominus in die tribu
lationis: protegat te nomen
dei iacob. Mittat tibi auxilium de sancto:
et de syon tueatur te. Memor sit om
nis sacrificii tui: et holocaustum tuum
pingue fiat. Tribuat tibi secundum cor
tuum: et omne consilium tuum confirmet.
Letabimur in salutari tuo: et in
nomine dei nostri magnificabimur.

Impleat dominus omnes peticio
nes tuas: nunc cognovi quia salvum fecit
dominus christum suum. Exaudiet illum de celo
sancto suo: in potentatibus salus dextere
eius. Hii in curribus et hii in equis:
nos autem in nomine domini dei nostri invocabi
mus. Ipsi obligati sunt et ceciderunt:
nos autem surreximus et erecti sumus.
Domine salvum fac regem: et exaudi nos
in die qua invocaverimus te. Ant.
Hora est iam nos de sompno surgere et aperti
sunt oculi nostri surgere ad christum quia lux
vera est fulgens in celo. Ant. Impleat dominus
omnes peticiones tuas. V. Auxilium nobis salva
mitte salutis et tribuens vitam tempore prouā.
Domine in virtute tua letabitur
rex: et super salutare tuum exulta
bit vehementer. Desiderium cordis
eius tribuisti ei: et voluntate labiorum

eius non fraudasti eum. Quoniam pre
uenisti eum in benedictionibus dulcedinis:
posuisti in capite eius coronam de la
pide precioso. Vitam peciit a te: et tri
buisti ei longitudinem dierum in seculum et
in seculum seculi. Magna gloria eius in
salutari tuo: gloriam et magnum deco
rem impones super eum. Quoniam dabis
eum in benedictionem in seculum seculi: leta
ficabis eum in gaudio cum uultu tuo.
Quoniam rex sperat in domino: et in misericordia al
tissimi non commouebitur. Inue
niatur manus tua omnibus inimicis tuis:
dextera tua inueniat omnes qui te oderunt.
Pones eos ut clibanum ignis in tempo
re uultus tui: dominus in ira sua contur
babit eos. et deuorabit eos ignis.
Fructum eorum de terra perdes: et semen
eorum a filiis hominum. Quoniam decli

nauerunt in te mala: cogitauerunt
consilia que non potuerunt stabilire.
Quoniam pones eos dorsum: in reliquiis
tuis preparabis vultum eorum. Exaltare
domine in virtute tua: cantabimus et psal
lemus virtutes tuas. Ant. Gaudete in do
mino semper modestia vestra nota sit omnibus dominus
prope est nichil soliciti sitis sed in omni oratione pe
titiones vestre innotescant apud deum. Ant. Domine
in virtute tua letabitur rex. Ant. Rex sine fine
manens miseris tu parce ruinis proinde concedens
deus et tua cuncta regens. Psalmus. 22
Deus deus meus respice me: qua
re me dereliquisti. longe a sa
lute mea verba delictorum meorum. Deus
meus clamabo per diem et non exaudi
es. et nocte et non ad insipientiam mihi.
Tu autem in sancto habitas: laus israel.
In te sperauerunt patres nostri.

4184

speraverunt et liberasti eos. Ad te
clamaverunt et salvi facti sunt: in te
speraverunt et non sunt confusi. Ego
autem sum vermis et non homo: oppro
brium hominum et abiectio plebis. Om
nes videntes me deriserunt me:
locuti sunt labiis et moverunt caput.
Speravit in domino eripiat eum:
salvum faciat eum quoniam vult eum. Quo
niam tu es qui extraxisti me de
ventre: spes mea ab uberibus matris
mee. In te proiectus sum ex utero.
De ventre matris mee deus meus
es tu: ne discesseris a me. Quoniam tri
bulacio proxima est: quoniam non est qui
adiuvet. Circumdederunt me vituli
multi: tauri pingues obsederunt
me. Aperuerunt super me os su
um: sicut leo rapiens et rugiens.

Sicut aqua effusus sum et disp-
sa sunt omnia ossa mea. Factum
est cor meum tanquam cera liquescens
in medio ventris mei. Aruit tan-
quam testa virtus mea et lingua mea ad-
hesit faucibus meis et in pulverem mor-
tis deduxisti me. Quoniam circumdederunt
me canes multi consilium malignan-
tium obsedit me. Foderunt manus
meas et pedes meos dinumeraverunt
omnia ossa mea. Ipsi vero considera-
verunt et inspexerunt me diviserunt
sibi vestimenta mea et vestem meam
miserunt sortem. Tu autem domine ne
elongaveris auxilium tuum a me ad
defencionem meam conspice. Erue a
framea deus animam meam et de manu
canis unicam meam. Salva me ex
ore leonis et a cornibus unicornium

humilitatem meam. Narrabo no
men tuum fratribus meis: in medio ec
clesie laudabo te. Qui timetis dominum
laudate eum: universum semen iacob
glorificate eum. Timeat eum omne
semen israel: quia non sprevit neque des
pexit deprecationem pauperis. Nec avertit
faciem suam a me: et cum clamarem ad eum
exaudivit me. Apud te laus mea
in ecclesia magna: vota mea reddam in
conspectu timentium eum. Edent pau
peres et saturabuntur et laudabunt
dominum qui requirunt eum: vivent corda
eorum in seculum seculi. Reminiscentur et
convertentur ad dominum: universi fines
terre. Et adorabunt in conspectu
eius: universe familie gentium. Quoniam
domini est regnum: et ipse dominabitur gentium.
Manducaverunt et adoraverunt

omnes pingues terre : in conspectu
eius omnes cadent qui descendunt
in terram. Et anima mea illi uiuet : et
semen meum seruiet ipsi. Annunciabitur
domino generacio uentura : et annunciabunt
celi iusticiam eius populo qui nascetur
quem fecit dominus. Psalmus. xxii.
Dominus regit me et nichil michi dee
rit : in loco pascue ibi me collo
cauit. Super aquam refectionis educa
uit me : animam meam conuertit. Dedux
it me super semitas iusticie : propter nomen
suum. Nam et si ambulauero in
medio umbre mortis : non timebo ma
la quoniam tu mecum es. Virga tua et bacu
lus tuus ipsa me consolata sunt.
Parasti in conspectu meo mensam :
aduersus eos qui tribulant me.
Impinguasti in oleo caput meum

m

et calix meus inebrians quam precla-
rus est. Et misericordia mea subsequetur
me: omnibus diebus vite mee. Et ut
inhabitem in domo domini in longitudi-
nem dierum. psalmus.

24 Domini est terra et plenitudo
eius orbis terrarum et universi
qui habitant in eo. Quia ipse super
maria fundavit eum: et super flumi-
na preparavit eum. Quis ascendet
in montem domini: aut quis stabit in loco
sancto eius. Innocens manibus et mun-
do corde: qui non accepit in vano
animam suam: nec iuravit in dolo
proximo suo. Hic accipiet benedic-
tionem a domino: et misericordiam a deo
salutari suo. Hec est generacio
querencium eum: querencium faciem
dei iacob. Attollite portas princi-

pes uestras: et eleuamini porte eterna-
les et introibit rex glorie. Quis
est iste rex glorie: dominus fortis et potens
dominus potens in prelio. Attollite por-
tas principes uestras: et eleuami-
ni porte eternales. et introibit rex glorie.
Quis est iste rex glorie: dominus uirtutum
ipse est rex glorie. psalmus .xxiiii.
Ad te domine leuaui animam
meam deus meus in te con-
fido: non erubescam. Neque irrideant
me inimici mei: etenim uniuersi qui
sustinent te non confundentur.
Confundantur omnes iniqua agen-
tes: supervacue. Vias tuas domine
demonstra michi: et semitas tuas
edoce me. Dirige me in ueritate
tua et doce me: quia tu es deus saluator
meus: et te sustinui tota die.

Reminiscere miseracionum tuarum
domine: et misericordiarum tuarum que
a seculo sunt. Delicta iuventutis
mee: et ignorancias meas ne memi-
neris. Secundum misericordiam tuam memento
mei tu: propter bonitatem tuam domine.
Dulcis et rectus dominus: propter hoc legem
dabit delinquentibus in via. Diriget
mansuetos in iudicio: docebit mites
vias suas. Universe vie domini misericordia et
veritas: requirentibus testamentum eius
et testimonia eius. Propter nomen
tuum domine propiciaberis peccato meo:
multum est enim. Quis est homo qui
timet dominum: legem statuit ei in via quam
elegit. Anima eius in bonis demora-
bitur: et semen eius hereditabit ter-
ram. Firmamentum est dominus timenti-
bus eum: et testamentum ipsius ut

manifestetur illis. Oculi mei sem-
per ad dominum: quia ipse evellet de laqueo pe-
des meos. Respice in me et misere-
re mei: quia unicus et pauper sum ego.
Tribulaciones cordis mei multi-
plicate sunt: de necessitatibus meis
erue me. Vide humilitatem meam
et laborem meum: et dimitte universa de-
licta mea. Respice inimicos meos
quoniam multiplicati sunt: et odio ini-
quo oderunt me. Custodi animam
meam et erue me: non erubescam quoniam
speravi in te. Innocentes et recti
adheserunt michi: quia sustinui te.
Libera deus israel: ex omnibus tribulacionibus
suis. Gloria. psalmus.
Iudica me domine quoniam ego in in-
nocencia mea ingressus sum:
et in domino sperans non infirmabor

lor· Proba me domine et tempta
me: ure renes meos et cor meum.
Quoniam misericordia tua ante oculos meos
est: et complacui in veritate tua.
Non cum concilio vanitatis sedi:
et cum iniqua gerentibus non introibo.
Odivi ecclesiam malignantium: et
cum impiis non sedebo. Lavabo inter
innocentes manus meas: et circumda
bo altare tuum domine. Ut audiam
vocem laudis: et enarrem universa mira
bilia tua. Domine dilexi decorem domus
tue: et locum habitationis glorie tue.
Ne perdas cum impiis deus animam meam:
et cum viris sanguinum vitam meam.
In quorum manibus iniquitates sunt
dextera eorum repleta est muneribus.
Ego autem in innocencia mea in
gressus sum redime me et miserere

tua: et dirige me in semita recta propter
inimicos meos. Ne tradideris me
in animas tribulantium me: quoniam insur
rexerunt in me testes iniqui: et men
tita est iniquitas sibi. Credo vide
re bona domini: in terra uiuentium. Expec
ta dominum uiriliter age: et confortetur
cor tuum et sustine dominum.

Ad te domine clamabo deus meus
ne sileas a me: ne quando
taceas a me et assimilabor descenden
tibus in lacum. Exaudi domine uocem depre
cationis mee dum oro ad te: dum extollo
manus ad templum sanctum tuum. Ne si
mul tradas me cum peccatoribus: et cum
operantibus iniquitatem ne perdas me.
Qui locuntur pacem cum proximo suo:
mala autem in cordibus eorum. Da illis
secundum opera eorum: et secundum

840

nequitiam adinuentionum ipsorum.

Secundum opera manuum eorum tribue illis:
redde retributionem eorum ipsis. Quoniam
non intellexerunt opera domini
et in opera manuum eius destrues illos
et non edificabis eos. Benedictus
dominus: quoniam exaudivit vocem deprecatio
nis mee. Dominus adiutor meus et
protector meus: et in ipso speravit
cor meum et adiutus sum. Et reflo
ruit caro mea: et ex voluntate mea
confitebor ei. Dominus fortitudo plebis
sue: et protector salvationum christi sui est.
Salvum fac populum tuum domine et bene
dic hereditati tue: et rege eos et ex
tolle illos usque in eternum. Antiphona Dominus defen
sor vite mee.

39 Afferte domino filii dei: affer
te domino filios arietum.

Afferte domino gloriam et hono
rem: afferte dno gloriam nomini eius.
adorate dnm in atrio sco eius. Vox
dni super aquas deus maiestatis into
nuit: dns super aqs multas. Vox
domini in virtute: vox dni in magni
ficencia. Vox dni confringentis
cedros: et confringet dns cedros liba
ni. Et comminuet eas tamquam vitu
lum libani: et dilectus quemadmodum
filius unicornium. Vox dni intercedentis
flammam ignis: vox dni concuci
entis desertum. et commovebit dns deser
tum cades. Vox dni preparantis cer
vos et revelabit condensa: et in templo
eius omnes dicent gloriam. Dns
diluvium inhabitare facit: et sedebit
dns rex in eternum. Dns virtutem
populo suo dabit: dominus benedicet

populo suo in pace. psalmus xxix

Exaltabo te domine quoniam suscepisti
me: nec delectasti inimicos
meos super me. Domine deus meus clama
ui ad te: et sanasti me. Domine edux
isti ab inferno animam meam: saluasti
me a descendentibus in lacum. Psalli
te domino sancti eius: et confitemini memo
rie sanctitatis eius. Quoniam ira in in
dignatione eius: et uita in uoluntate
eius. Ad uesperum demorabitur fletus:
et ad matutinum leticia. Ego autem
dixi in abundantia mea: non moue
bor in eternum. Domine in uoluntate tua
prestitisti: decori meo uirtutem. Auer
tisti faciem tuam a me: et factus sum
conturbatus. Ad te domine clamabo:
et ad deum meum deprecabor. Que utili
tas in sanguine meo: dum descendo in

corrupcionem. Numquid confite
bitur tibi pulvis: aut annunciabit
veritatem tuam. Audivit dominus et
misertus est mei: dominus factus est adiu
tor meus. Convertisti planctum
meum in gaudium michi: conscidisti saccum
meum et circumdedisti me leticia. Ut
cantet tibi gloria mea et non compungar:
domine deus meus in eternum confitebor
tibi. A. Adorate dominum in aula sancta eius.
In te domine speravi non con
fundar in eternum: in iusticia
tua libera me. Inclina ad me au
rem tuam: accelera ut eruas me.
Esto michi in deum protectorem: et in
domum refugii ut salvum me facias.
Quia fortitudo mea et refugium
meum es tu: et propter nomen tuum deduces
me et enutries me. Educes me de

laqueo quem absconderunt michi
quia tu es protector meus. In ma-
nus tuas domine commendo spiritum meum
redemisti me domine deus veritatis.
Odisti observantes vanitates: super-
vacue. Ego autem in domino speravi:
exultabo et letabor in misericordia tua.
Quoniam respexisti humilitatem meam:
salvasti de necessitatibus animam meam.
Nec conclusisti me in manibus ini-
mici: statuisti in loco spacioso pedes
meos. Miserere mei quoniam tribulor:
conturbatus est in ira oculus meus:
anima mea et venter meus. Quoniam defe-
cit in dolore vita mea: et anni mei in
gemitibus. Infirmata est in paupe-
tate virtus mea: et ossa mea contur-
bata sunt. Super omnes inimicos meos
factus sum opprobrium vicinis meis

valde et timor notis meis. Qui
videbant me foras fugerunt a me:
oblivioni datus sũ tanquã mortuus
a corde. Factus sum tanquã vas
perditũ: quoniam audivi vituperationem
multorum commorantiũ in circuitu.
In eo dũ convenirent simul adversum
me: accipere animam meam consilia
ti sunt. Ego autem in te speravi
dñe: dixi deus meus es tu. in manibus
tuis sortes mee. Eripe me de ma
nu inimicorum meorum: et a persequenti
bus me. Illustra faciem tuam
super servũ tuũ: salvum me fac in mia
tua. dñe non confundar quoniam invoca
vi te. Erubescant impii et dedu
cantur in infernũ: muta fiant labia
dolosa. Que loquuntur adversus iustũ
iniquitatem: in superbia et in abusio

ue· Quam magna multitudo dul-
cedinis tue dn̄e: quā abscondisti timē-
tib; te· Perfecisti eis qui sperant
in te: in conspectu filioꝝ hominum·
Abscondes eos in abscondito fa-
ciei tue: a conturbatione hominum·
Proteges eos in tabernaculo: a
contradictione linguarū· Benedictus
dn̄s: qui mirificauit miam suā in
ciuitate munita· Ego autē dixi
in excessu mentis mee: proiectus sum
a facie oculoꝝ tuoꝝ· Ideo exaudisti
uocē orōnis mee: dū clamarē ad te·
Diligite dn̄m omēs sc̄i eius: quō-
niam ueritatem requiret dn̄s· et retribuet
abundanter facientib; superbiam·
Viriliter agite ⁊ confortetur cor
uestrū: omnes qui speratis in domi-
no· Gloria patri et filio et spiri-

Beati quorum remisse sunt
iniquitates: et quorum tecta
sunt peccata. Beatus vir cui non
imputavit dominus peccatum: nec est in spiritu eius
dolus. Quoniam tacui inveteraverunt
ossa mea: dum clamarem tota die.
Quoniam die ac nocte gravata est super
me manus tua: conversus sum in erum-
pna mea dum configitur spina.
Delictum meum cognitum tibi feci: et
iniusticiam meam non abscondi.
Dixi confitebor adversum me in-
iusticiam meam domino: et tu remisisti
impietatem peccati mei. Pro hac
orabit ad te omnis sanctus: in tempore
oportuno. Verumptamen in dilu-
vio aquarum multarum: ad eum non
approximabunt. Tu es refugium
meum a tribulatione que circumde

dit me: exultacio mea erue me a cir
cumdantibz me. Intellectum tibi
dabo et instruam te: in via hac qua
gradieris firmabo sup te oculos me
os. Nolite fieri sicut equus et
mulus: quibz non est intellectus
In chamo et freno maxillas eorum
constringe: qui non approximant
ad te. Multa flagella peccatoris:
sperantē aut in dño mīa circūdabit.
Letamini in domino et exultate
iusti: et gloriamini omnes recti cor
de. A. In tua iusticia libera me domine. psal.
Exultate iusti in domino: rec
tos decet laudacio. Confi
temini dño in cythara: in psalterio
decem cordarũ psallite illi. Canta
te ei canticum nouũ: bñ psallite ei
in vociferacione. Quia rectum ē

33

verbum domini: et omnia opera eius
in fide. Diligit misericordiam et iudicium:
misericordia domini plena est terra. Celo
celi firmati sunt: et spiritu oris eius
omnis virtus eorum. Congregans
sicut in utre aquas maris: ponens in
thesauris abyssos. Timeat dominum
omnis terra: ab eo autem commoveantur
omnes inhabitantes orbem. Quoniam
ipse dixit et facta sunt: ipse mandavit
et creata sunt. Dominus dissipat consilia
gencium: reprobat autem cogitaciones
populorum: et reprobat consilia prin-
cipum. Consilium autem domini in eternum
manet: cogitaciones cordis eius in
generacione et generacionem. Beata
gens cuius est dominus deus eius: popu-
lus quem elegit in hereditatem sibi.
De celo respexit dominus: vidit

+ verbo dni

omnes filios hominum. De prepara
to habitaculo suo: respexit super
omnes qui habitant terram. Qui
finxit singillatim corda eorum: qui
intelligit omnia opera eorum. Non
saluatur rex per multam uirtutem: et
gigas non saluabitur in multitudi
ne uirtutis sue. Fallax equus
ad salutem: in abundancia uirtu
tis sue non saluabitur. Ecce oculi
domini super metuentes eum: et in eis qui
sperant super misericordia eius. Ut eruat
a morte animas eorum: et alat eos in fa
me. Anima nostra sustinet dominum: quoniam
adiutor et protector noster est. Quia
in eo letabitur cor nostrum: et in no
mine sancto eius sperabimus. Fiat
misericordia tua domine super nos: quemad
modum speravimus in te. psalmus

Benedicam dominum in omni
tempore: semper laus eius
in ore meo. In domino laudabitur
anima mea: audiant mansueti et
letentur. Magnificate dominum me
cum: et exaltemus nomen eius in idip
sum. Exquisivi dominum et exaudi
vit me: et ex omnibus tribulacionibus
meis eripuit me. Accedite ad eum
et illuminamini: et facies vestre non con
fundentur. Iste pauper clamavit et
dominus exaudivit eum: et de omnibus tribu
lacionibus eius salvabit eum. Im
mittet angelus domini in circuitu timen
cium eum: et eripiet eos. Gusta
te et videte quoniam suavis est dominus: beatus
vir qui sperat in eo. Timete dominum
omnes sancti eius: quoniam non est inopia ti
mentibus eum. Divites eguerunt

et esurierunt: inquirentes autem do
mini non minuentur omni bono.
Venite filii audite me: timorem
domini docebo vos. Quis est homo qui
vult vitam: diligit dies videre bonos.
Prohibe linguam tuam a malo:
et labia tua ne loquantur dolum.
Diverte a malo et fac bonum: inqui
re pacem et persequere eam. Oculi
domini super iustos: et aures eius ad
preces eorum. Vultus autem domini super
facientes mala: ut perdat de terra me
moriam eorum. Clamaverunt iusti
et dominus exaudivit eos: et de omnibus
tribulacionibus eorum liberavit eos.
Iuxta est dominus his qui tribulato
sunt corde: et humiles spiritu salvabit.
Multe tribulaciones iustorum: et de
omnibus his liberavit eos dominus.

7 d

Custodit dominus omnia ossa eo-
rum ex his non conteretur. Mors
peccatorum pessima: et qui oderunt iustum
delinquent. Redimet dominus
animas servorum suorum: et non delinquent
omnes qui sperant in eo. ℟ Rectos decet
Iudica domine no- Collaudatio.
centes me: expugna inpug-
nantes me. Apprehende arma et
scutum: et exurge in adiutorium mi-
chi. Effunde frameam et conclude ad-
versus eos qui persequuntur me: dic
anime mee salus tua ego sum. Con-
fundantur et revereantur: querentes
animam meam. Avertantur retror-
sum et confundantur: cogitantes
michi mala. Fiant tamquam pul-
vis ante faciem venti: et angelus
domini coartans eos. Fiat via

illoru̅ tenebre et lubricu̅: et angelus
dni̅ persequens eos. Quia gratis
absconderunt m̅i interitu̅ laquei sui:
supervacue exprobraveru̅t a̅i̅am mea̅.
Veniat illi laqueus que̅ ignorat
et captio qua̅ abscondit apphendat:
eum et in laqueu̅ cadat in idipsum.
Anima aute̅ mea exultabit in dn̅o:
et delectabit̅ sup̅ salutari suo. Omnia
ossa mea dicent: dn̅e quis similis tibi.
Eripiens inope̅ de manu fortior̅
eius: egenu̅ et paupere̅ a diripientib;
eum. Surgentes testes iniqui: q̅
ignorabam interrogabant me. Retri
buebant m̅i mala pro bonis: sterilitate̅
anime mee. Ego aute̅ cu̅ m̅i
molesti essent: induebar cilicio. Hu
Humiliaba̅ in ieiunio animam
meam: et oracio mea in sinu meo

convertet̅

convertetur. Quasi proximum quasi
fratrem nostrum sic complacebam: quasi
lugens et contristatus sic humiliabar.
Et adversum me letati sunt et conve-
nerunt: congregata sunt super me fla-
gella et ignoravi. Dissipati sunt
nec compuncti: temptaverunt me
subsannaverunt me subsannatione:
frenduerunt super me dentibus suis.
Domine quando respicies restitue animam
meam a malignitate eorum a leonibus
unicam meam. Confitebor tibi in
ecclesia magna: in populo gravi laudabo te.
Non supergaudeant michi qui adver-
santur michi inique: qui oderunt me
gratis et annuunt oculis. Quoniam michi
quidem pacifice loquebantur: et in ira-
cundia terre loquentes dolos cogita-
bant. Et dilataverunt super me

os suum: dixerunt euge euge vide-
runt oculi nostri. Vidisti domine ne
sileas: domine ne discedas a me. Ex-
surge et intende iudicio meo: deus
meus et dominus meus in causam meam.
Iudica me secundum iusticiam tuam domine
deus meus: et non supergaudeant michi.
Non dicant in cordibus suis euge
euge anime nostre: nec dicant devoravimus
eum. Erubescant et revereantur simul:
qui gratulantur malis meis. Indu-
antur confusione et reverencia: qui
maligna loquuntur super me. Exultent
et letentur qui volunt iusticiam meam: et
dicant semper magnificetur dominus: qui
volunt pacem servi eius. Et lingua
mea meditabitur iusticiam tuam: tota die
36 Dixit iniustus ut laudem tuam
non delinquat in semet ipso

non est timor dei ante oculos eius·
Quia dolose egit in conspectu eius:
ut inueniatur iniquitas eius ad o
dium· Verba oris eius iniquitas et
dolus: noluit intelligere ut bene age
ret· Iniquitatem meditatus est in
cubili suo: astitit omni uie non bone
maliciam autem non odiuit· Domine
in celo misericordia tua: et ueritas tua usque
ad nubes· Iusticia tua sicut mon
tes dei: iudicia tua abyssus multa·
Homines et iumenta saluabis
domine: quemadmodum multiplicas
ti misericordiam tuam deus· Filii autem
hominum: in tegmine alarum tuarum
sperabunt· Inebriabuntur ab ube
tate domus tue: et torrente volupta
tis tue potabis eos· Quoniam apud te
est fons uite: et in lumine tuo uide-

bimus lumen. Pretende misericordiam
tuam scientibus te: et iusticiam tuam
his qui recto sunt corde. Non ueni
at michi pes superbie: et manus peccato
ris non moueat me. Ibi ceciderunt
qui operantur iniquitatem: expulsi sunt
nec potuerunt stare. Expugna im
37 Noli emulari in Impugnantes me.
malignantibus: neque zelaueris
facientes iniquitatem. Quoniam tamquam
fenum velociter arescent: et quemad
modum olera herbarum cito decident.
Spera in domino et fac bonitatem: et in
habita terram et pasceris in diuiciis eius.
Delectare in domino: et dabit tibi petitio
nes cordis tui. Reuela domino uiam
tuam et spera in eo: et ipse faciet. Et e
ducet quasi lumen iusticiam tuam: et
iudicium tuum tamquam meridiem:

subditus esto domino et ora eum. N
Noli emulari in eo qui prosperatur in
via sua: in homine faciente iniusticias.
Desine ab ira et derelinque furorem
noli emulari ut maligneris. Quoniam qui
malignantur exterminabuntur: sus
tinentes autem dominum ipsi hereditabunt
terram. Et adhuc pusillum et non erit
peccator: et queres locum eius et non inve
nies. Mansueti autem hereditabunt
terram: et delectabuntur in multitudine pacis.
Observabit peccator iustum: et stride
bit super eum dentibus suis. Dominus autem
irridebit eum: quoniam prospicit quod veniat
dies eius. Gladium evaginaverunt
peccatores: intenderunt arcum suum.
Ut deiciant pauperem et inopem: ut
trucident rectos corde. Gladius eorum
intret in corda ipsorum: et arcus eorum

confringatur: Melius est modicum
iusto: super divitias peccatorum
multas. Quoniam brachia peccatorum con
terentur: confirmat autem iustos do
minus. Novit dominus dies immacula
torum: et hereditas eorum in eternum erit.
Non confundentur in tempore malo: et
in diebus famis saturabuntur. quia peccatores
peribunt. Inimici vero domini mox hono
rificati fuerint et exaltati: deficientes
quemadmodum fumus deficient.
Mutuabitur peccator et non solvet:
iustus autem miseretur et tribuet.
Quia benedicentes ei hereditabunt
terram: maledicentes autem ei disperibunt.
Apud dominum gressus hominis dirige
tur: et viam eius volet. Cum ceciderit
non collidetur: quia dominus supponit ma
num suam. Iunior fui etenim senui.

et uidi iustum derelictum· nec semen
eius querens panem. Tota die mise
retur et comodat· et semen illius in
benedictione erit. Declina a malo et
fac bonum· et inhabita in seculum seculi. Q
Quia dominus amat iudicium· et dereli
quet sanctos suos in eternum conseruabuntur.
Iniusti punientur· et semen im
piorum peribit. Iusti autem hereditabit
terram· et inhabitabunt in seculum se
culi super eam. Os iusti meditabitur
sapientiam· et lingua eius loquetur
iudicium. Lex dei eius in corde ipsius·
et non supplantabunt gressus eius.
Considerat peccator iustum· et querit
mortificare eum. Dominus autem non
derelinquet eum in manibus eius· nec
dampnabit eum cum iudicabitur illi.
Expecta dominum et custodi viam eius

et exaltabit te ut hereditate capias
terrã: cum perierint peccatores videbis
Vidi impiũ sup exaltatum: et eleva
tum sicut cedros libani. Et transivi
et ecce non erat: quesivi eum et non
ẽ inventus locus eius. Custodi in
nocenciã et vide equitatẽ: qm̃ sunt
reliquie homĩ pacifico. Iniusti autẽ
disperibũt simul: reliquie impiorũ inter
ibunt. Salus autẽ iustorũ a dño:
et protector eorũ in tempore tribulacõis.
Et adiuvabit eos dñs et liberabit
eos: et eruet eos a peccatoribꝫ. et salva
bit eos. quia speraverũt in eo. Psal.
38 Dñe ne in furore tuo arguas
me: neqꝫ in ira tua corripias
me. Quõ sagitte tue infixe sunt m
et confirmasti super me manũ tuam.
Non est sanitas in carne mea a facie

ire tue non est pax ossibus meis a faci
e peccatorum meorum. Quoniam iniquitates
mee supergresse sunt caput meum: sicut
onus grave gravate sunt super me.
Putruerunt et corrupte sunt cicatri
ces mee: a facie insipientie mee.
Miser factus sum et curvatus sum
usque in finem: tota die contristatus in
grediebar. Quoniam lumbi mei impleti
sunt illusionibus: et non est sanitas in car
ne mea. Afflictus sum et humiliatus
sum nimis: rugiebam a gemitu cor
dis mei. Domine ante te omne desiderium
meum: et gemitus meus a te non est
absconditus. Cor meum conturba
tum est dereliquit me virtus mea: et
lumen oculorum meorum et ipsum non est
mecum. Amici mei et proximi mei: adver
sum me appropinquaverunt et steterunt.

Et qui iuxta me erant de longe
steterunt: et vim faciebant qui que-
rebant animam meam. Et qui in-
quirebant mala mihi locuti sunt
vanitates: et dolos tota die medi-
tabantur. Ego autem tamquam
surdus non audiebam: et sicut mutus
non aperiens os suum. Et factus
sum sicut homo non audiens et ha-
leus in ore suo redargutiones. Quoniam
in te domine speravi: tu exaudies domine
deus meus. Quia dixi nequando super-
gaudeant mihi inimici mei: et dum
commoventur pedes mei super me magna
locuti sunt. Quoniam ego in flagella pa-
ratus: et dolor meus in conspectu meo
semper. Quoniam iniquitatem meam annun-
ciabo: et cogitabo pro peccato meo. Inimi-
ci autem mei vivunt et confirmati

sunt super me: et multiplicati sunt q[ui]
oderunt me inique. Qui retribuunt
mala pro bonis detrahebant michi: quo[niam]
sequebar bonitatem. Non derelinquas
me domine deus meus: ne discesseris a me.
Intende in adiutorium meum: domi
ne deus salutis mee. ℟ Reuela dño viã tuam.
Dixi custodi
am vias meas: ut
non delinquam in
lingua mea. Posui
ori meo custodiam:
cum consisteret peccator aduersum me.
Obmutui et humiliatus sum et silui
a bonis: et dolor meus renouatus est.
Concaluit cor meum in[tra] me: et in
meditatione mea exardescet ignis.
Locutus sum in lingua mea: notum
fac michi domine finem meum. Et

Et numerum dierum meorum quis
est: ut sciam quid desit michi. Ecce
mensurabiles posuisti dies meos: et
substancia mea tanquam nichilum ante
te. Verumptamen universa vanitas
omnis homo vivens. Verumpta-
men in ymagine pertransit homo:
sed et frustra conturbatur. Thesau-
rizat et ignorat cui congregabit ea.
Et nunc que est expectacio mea nonne
dominus: et substancia mea apud te est.
Ab omnibus iniquitatibus meis eripe
me: opprobrium insipienti dedisti me.
Obmutui et non aperui os meum
quoniam tu fecisti: amove a me plagas
tuas. A fortitudine manus tue
ego defeci in increpationibus: propter iniqui-
tatem corripuisti hominem. Et
tabescere fecisti sicut araneam animam

eius: verumptamen vane contur
batur omnis homo Exaudi orõ
nem meã domine et dep̃cacionem
meã: auribz percipe lacrimas meas.
Ne sileas q̃m advena ego sũ apud
te: et peregrinus sicut omnes patres
mei Remitte michi ut refrigerer
priusq̃m abeam: et amplius nõ ero.
Expectans expectavi dñm: et in
tendit michi Et exaudivit
p̃ces meas et eduxit me de lacu miserie
et de luto fecis Et statuit sup̃ petrã
pedes meos: et direxit gressus meos.
Et immisit in os meũ canticũ no
vũ: carmen deo nr̃o Videbũt multi
et timebunt: et sperabũt in dño
Beatus vir cuius est nomen dñi spes
eius: et nõ respexit in vanitates et in
sanias falsas Multa fecisti tu dñe

deus meus mirabilia tua: et cogita
tionibus tuis non est qui similis sit
tibi. Annunciaui et locutus sum:
multiplicati sunt sup numerum.
Sacrificium et oblationē noluisti:
aures autem pfecisti michi. Holo
caustum et p peccato non postulasti:
tunc dixi ecce uenio. In capite li
bri scriptū est de me ut facerem tuā
uoluntatē deus meus uolui: et legē
tuam in medio cordis mei. Annūti
aui iusticiam tuam in ecclesia mag
na: ecce labia mea non phibebo dñe
tu scisti. Iusticiā tuam non absco
di in corde meo: ueritatē tuā et salu
tare tuū dixi. Non abscondi mi
sericordiam tuā et ueritatē tuam:
a consilio multo. Tu autē dñe ne
longe facias miseraciones tuas a

me: misericordia tua et veritas tua semper
susceperunt me. Quoniam circumdede-
runt me mala quorum non est nume-
rus: comprehenderunt me iniqui-
tates mee: et non potui ut viderem.
Multiplicate sunt super capillos ca-
pitis mei: et cor meum dereliquit me.
Complaceat tibi domine ut eruas me:
domine ad adiuvandum me respice.
Confundantur et revereantur simul:
qui querunt animam meam ut auferant
eam. Convertantur retrorsum et
revereantur: qui volunt michi ma-
la. Ferant confestim confusionem
suam: qui dicunt michi euge euge.
Exultent et letentur super te omnes
querentes te: et dicant semper magni-
ficetur dominus: qui diligunt salutare
tuum. Ego autem mendicus sum et

pauper: dominus sollicitus est mei.
Adiutor meus et protector meus tu es
dominus meus ne tardaveris. [illegible]
Beatus qui intel- In lingua mea.
ligit super egenum et pauperem:
in die mala liberabit eum dominus. Dominus
conservet eum et vivificet eum: et beatum
faciat eum in terra: et non tradat eum
in animam inimicorum eius. Dominus opem
ferat illi super lectum doloris eius: uni-
versum stratum eius versasti in infir-
mitate eius. Ego dixi domine miserere
mei: sana animam meam quia peccavi
tibi. Inimici mei dixerunt mala
mihi: quando morietur et peribit
nomen eius. Et si ingrediebatur
ut videret vana loquebatur: cor eius
congregavit iniquitatem sibi. Egre-
diebatur foras: et loquebatur in id.

ipsum Adversum me susurrabant
omnes inimici mei: adversum me cogita
bant mala mihi. Verbum iniquum consti
tuerunt adversum me: numquid qui
dormit non adiciet ut resurgat. Nam
et homo pacis mee in quo spe
ravi: qui edebat panes meos magnifica
vit super me supplantationem. Tu autem
domine miserere mei et resuscita me: et re
tribuam eis. In hoc cognovi quoniam
voluisti me: quoniam non gaudebit inimicus
meus super me. Me autem propter innocen
ciam suscepisti: et confirmasti me in con
spectu tuo in eternum. Benedictus dominus
deus israel: a seculo et in seculum fiat fiat. Ps.
Quemadmodum desiderat cervus 42
ad fontes aquarum: ita desiderat
anima mea ad te deus. Sitivit anima mea
ad deum fontem vivum: quando veniam

et apparebo ante faciem dei. Fuerũt
michi lacrime mee panes die ac nocte:
dũ dicitur michi cotidie ubi est d̄s tuus.
Hec recordatus sũ et effudi in me ani
mam meã qñ transibo in locũ tabernaculi
admirabilis: usq; ad domũ dei. In
uoce exultationis et cõfessionis: son⁹
epulantis. Quare tristis es anima
mea: et quare conturbas me. Spera
in deo qñ adhuc confitebor illi: salu
tare uultus mei et d̄s m̄s. Ad me ip
sum aĩa mea conturbata est: ꝑptera
memor ero tui de terra iordanis et hermo
niĩ a monte modico. Abyssus abyssũ
inuocat: in uoce cataractarũ tuarum.
Omnia excelsa tua et fluctus tui: sup
me transierunt. In die mandauit
d̄ns mĩam suam: et nocte canticum ei⁹
Apud me oratio deo uite mee: dicam

deo susceptor meus es. Quare oblit-
es mei et quare contristatus incedo: dum affli-
git me inimicus. Dum confringuntur
ossa mea exprobraverunt mihi qui tribulant
me inimici mei. Dum dicunt michi per
singulos dies ubi est deus tuus: quare
tristis es anima mea et quare conturbas me.
Spera in deo quoniam adhuc confitebor illi
salutare vultus mei et deus meus. 43
Iudica me deus et discerne causam
meam de gente non sancta: ab homi-
ne iniquo et doloso erue me. Quia
tu es deus fortitudo mea: quare me repu-
listi: et quare tristis incedo dum affligit me
inimicus. Emitte lucem tuam et veri-
tatem tuam: ipsa me deduxerunt et ad-
duxerunt in montem sanctum tuum et in taber-
nacula tua. Et introibo ad altare dei:
ad deum qui letificat iuventutem meam

Confitebor tibi in cythara deus deus
meus: quare tristis es anima mea
et quare conturbas me. Spera in deo
quoniam adhuc confitebor illi salutare vul
tus mei et deus meus. Sana domine
animam meam quia peccavi tibi.
44 Deus auribus nostris audivi
mus: patres nostri annuncia
verunt nobis. Opus quod operatus es
in diebus eorum: in diebus antiquis.
Manus tua gentes disperdidit et pla
tasti eos: afflixisti populos et expulisti
eos. Nec enim in gladio suo possiderunt
terram: et brachium eorum non salvavit eos.
Sed dextera tua et brachium tuum et
illuminacio vultus tui: quoniam placu
isti in eis. Tu es ipse rex meus et deus meus:
qui mandas salutes iacob. In te
inimicos nostros ventilabimus cornu:

et in noīe tuo spernemus insurgē
tes in nobis. Non enim in arcu meo
sperabo. et gladius meus non salua
bit me. Saluasti enim nos de affli
gentibus nos: et odientes nos confu
disti. In deo laudabimur tota die:
et in noīe tuo confitebimur in seculū.
Nunc autem repulisti et confudis
ti nos: et non egredieris in uirtutibus
nostris. Auertisti nos retrorsum post
inimicos nostros: et qui oderunt nos
diripiebant sibi. Dedisti nos tanquā
oues escarum: et in gentibus dispersisti
nos. Vendidisti populū tuū sine pcio:
et non fuit multitudo in cōmutacōnibus
eorum. Posuisti nos opprobriū uicinis
nostris: subsannacionē et derisū hiis
qui in circuitu nr̄o sunt. Posuisti
nos in similitudinē gentibus: commo

nouem capitis in populis. Tota
die uerecundia mea contra me est: et
confusio faciei mee cooperuit me. A
uoce exprobrantis et obloquentis:
a facie inimici et obloquentis. Hec
omnia uenerunt super nos nec obliti
sumus te: et inique non egimus in
testamento tuo. Et non recessit
retro cor nostrum: et declinasti semitas
nostras a uia tua. Quia humiliasti
nos in loco afflictionis: et cooperuit
nos umbra mortis. Si obliti sumus
nomen dei nostri: et expandimus ma
nus nostras ad deum alienum. Nonne
deus requiret ista: ipse enim nouit ab
scondita cordis. Quoniam propter te morti
ficamur tota die: estimati sumus
sicut oues occisionis. Exurge quare
obdormis domine: exurge et ne repel

9/8

las in finem. Quare faciem tuam
avertis: oblivisceris inopie nostre et tri
bulationis nostre. Quia humiliata est
in pulvere anima nostra: conglutinatus
est in terra venter noster. Exurge
adiuva nos: et redime nos propter nomen tuum.
Eructavit cor meum verbum bonum: dico ego opera 45
mea regi. Lingua mea calamus
scribe: velociter scribentis. Specio
sus forma pre filiis hominum: diffu
sa est gratia in labiis tuis: propterea bene
dixit te deus in eternum. Accinge
re gladio tuo super femur tuum po
tentissime. Specie tua et pulchri
tudine tua: intende prospere procede et reg
na. Propter veritatem et mansu
etudinem et iustitiam: et deducet te mi
rabiliter dextera tua. Sagitte tue

acute: populi sub te cadent in corde
inimicorum regis. Sedes tua deus in
seculum seculi: virga directionis virga reg
ni tui. Dilexisti iustitiam et odisti
iniquitatem: propterea unxit te deus deus
tuus oleo leticie pre consortibus tuis.
Mirra et gutta et casia a vestimentis
tuis a domibus eburneis ex quibus delectaverunt
te filie regum in honore tuo. Astitit regina a dex
tris tuis in vestitu deaurato: circumda
ta varietate. Audi filia et vide et
inclina aurem tuam: et obliviscere
populum tuum et domum patris tui.
Et concupiscet rex decorem tuum:
quoniam ipse est dominus deus tuus et adora
bunt eum. Et filie tyri in muneri
bus: vultum tuum deprecabuntur omnes
divites plebis. Omnis gloria eius
filie regis ab intus in fimbriis aureis

circumamicta varietatibus. Ad
ducentur regi virgines post eam: pro
xime eius afferentur tibi. Afferen
tur in leticia et exultacione: adducen
tur in templum regis. Pro patribus
tuis nati sunt tibi filii: constitues
eos principes super omnem terram.
Memores erunt nominis tui in omni
generacione et generacionem. Prop
terea populi confitebuntur tibi in
eternum et in seculum seculi. a. Eructa
vit cor meum verbum bonum. psalmus. 46
Deus noster refugium et virtus:
adiutor in tribulacionibus
que invenerunt nos nimis. Ideo
Propterea non timebimus dum
turbabitur terra: et transferentur
montes in cor maris. Sonuerunt
et turbate sunt aque eorum: contur

lati sunt montes: in fortitudīe
eius. Fluminis impetus letifi
cat civitatem dei: sāctificavit tab
naculū suū altissimus. Deus ī
medio eius non cōmovebitur:
adiuvabit eam ds mane diluc
lo. Conturbate sunt gentes: et
inclinate sūt regna: dedit vocē
suā mota est terra. Dn̄s virtu
tū nobiscum: susceptor noster
ds iacob. Venite et videte opa
dn̄i: que posuit pdigia sup terrā
auferens bella usqz ad finem ter-
re. Arcū conteret et confringet
arma: et scuta comburet igni.
Vacate et videte qm̄ ego sū
deus: exaltabor in gentibz et exal
tabor in tra. Dn̄s virtutum
nobiscum: susceptor noster deus

Omnes gentes pla Iacob
udite manibz: iubilate
deo in voce exultacōis Qm̄ do
minus excelsus terribilis: rex mag
nus sup̄ omnem terrā. Subie
cit p̄plos nobis: et gentes sub pe
dibz nostris. Elegit nobis here
ditatē suā: speciem iacob quā di
lexit. Ascendit ds in iubilo: do
minus in voce tube. Psallite deo
nr̄o psallite: psallite regi nr̄o psalli
te. Qm̄ rex omnis terre ds: psallite
sapienter. Regnabit deus sup
gentes: deus sedet sup̄ sedē scām
suam. Principes populorū cō
gregati sunt cū deo abraham:
qm̄ dii fortes terre vehementer
eleuati sunt. a. Adiu Magnus
tor in tribulacionibz dns et

laudabilis nimis: in civitate dei nos
tri in monte sancto eius. Fundatur
exultatione universe terre mons syon:
latera aquilonis civitas regis mag
ni. Deus in domibus eius cognos
cetur: cum suscipiet eam. Quoniam ecce
reges congregati sunt: convenerunt
in unum. Ipsi videntes sic admira
ti sunt: conturbati sunt commoti sunt
tremor apprehendit eos. Ibi do
lores ut parturientis: in spiritu vehe
menti conteres naves tharsis. Sicut
audivimus sic vidimus in
civitate domini virtutum: in civitate dei
nostri deus fundavit eam in eternum.
Suscepimus deus misericordiam tuam:
in medio templi tui. Secundum nomen
tuum deus sic et laus tua in fines terre:
iusticia plena est dextera tua. Lete

tur mons syon et exultent filie iude
propter iudicia tua domine. Circumda
te syon et complectimini eam nar
rate in turribus eius. Ponite cor
da vestra in virtute eius et distribuite
domos eius: ut enarretis in proge
nie altera. Quoniam hic est deus deus
noster in eternum et in seculum seculi ipse
reget nos in secula.

Audite hec omnes gentes: au
ribus percipite omnes qui ha
bitatis orbem. Quique terrigi
ne et filii hominum: in unum dives
et pauper. Os meum loquetur sapi
enciam: et meditatio cordis mei
prudenciam. Inclinabo in para
bolam aurem meam: aperiam in
psalterio proposicionem meam.
Cur timebo in die mala: iniquitas

calcanei mei circumdabit me.
Qui confidunt in uirtute sua: et
in multitudine diuiciarum suarū
gloriantur. Frater non redimit
redimet homo: non dabit deo pla-
cacionem suam. Et preciū redēp
cionis aīe sue: et laborabit in eternum
et uiuet ad huc in finem. Non uide
bit interitum cū uiderit sapientes
morientes: simul in-sipientes & stul
tus pibunt. Et relinquent alie-
nis diuicias suas: et sepulchra eorū
domus illorum in eternū. Tabernacu
la eorum in progenie et pgenie: uoca
uerunt nōia sua in terris suis.
Homo cū in honore esset non in
tellexit: cōparatus ē iumentis īsipi
entibus: et similis factus est illis
Hec uia illorum scandalum ipsis

et postea in ore suo complacebunt.
Sicut oves in inferno positi sunt:
mors depascet eos. Et dominabuntur eorum iusti in matutino: et
auxilium eorum veterascet in inferno
a gloria eorum. Verumptamen deus
redimet animam meam de manu inferi:
cum acceperit me. Ne timueris cum
dives factus fuerit homo: et cum
multiplicata fuerit gloria domus eius.
Quoniam cum interierit non sumet omnia:
neque descendet cum eo gloria eius. Quia
anima eius in vita ipsius benedicetur: confitebitur tibi cum benefeceris ei. Introibit usque in progenies patrum suorum:
usque in eternum non videbit lumen.
Homo cum in honore esset non intellexit: comparatus est iumentis insipientibus: et similis factus est illis.

111 10/ D

50 50

Auribus percipite qui habitatis orbē.

Deus deorum dn̄s locutus est
et uocauit terrā. A solis or
tu usq; ad occasū: ex syon species deco
ris eius. Deus manifeste ueniet
dēs nr̄ et non silebit. Ignis in con
spectu eius exardescet: in circuitu
eius tempestas ualida. Aduoca
uit celū desursū: et terram discerne
re populū suū. Congregate illi
scōs eius: qui ordinant testamen
tū eius sup̄ sacrificia. Et annū
ciabunt celi iusticiam eius: qm̄ deꝰ
iudex est. Audi pp̄ls meus et loqu
ar isrl': et testificabor tibi deus dēs tuus
ego sū. Non in sacrificiis tuis ar
guam te: holocausta autē tua in
conspectu meo sunt semp̄. Non ac
cipiam de domo tua uitulos: neq;

de gregibz tuis hyrcos. Quoniam mee
sunt omnes fere siluarum: iumenta in
montibz et boues. Cognoui omnia
uolatilia celi: et pulcritudo agri me
cum est. Si esuriero non dicam tibi:
meus est enim orbis terre et plenitudo
eius. Numquid manducabo car
nes taurorum: aut sanguinem hyrcorum
potabo. Immola deo sacrificium
laudis: et redde altissimo vota tua.
Et inuoca me in die tribulationis:
et eruam te et honorificabis me.
Peccatori autem dixit deus quare tu
enarras iusticias meas: et assumis
testamentum meum per os tuum. Tu
uero odisti disciplinam: et proiecisti
sermones meos retrorsum. Si ui
debas furem currebas cum eo: et cum
adulteris porcionem tuam ponebas

Os tuū habundauit malia: et
lingua tua concinnabat dolos.
Sedens aduersus fratrem tuū lo
quebaris: et aduersus filium matris
tue: ponebas scandalū: hec fecisti et
tacui. Existimasti inique quod
ero tui similis: arguam te et statu
am contra faciem tuam. Intelli
gite hec qui obliuiscimini dm̄: ne
quando rapiat et non sit qui eripiat
Sacrificiū laudis honorificabit
me: et illic iter quo ostendam illi sa
51 Miserere mei deus: salutare di.
secundum magnam misericordiam tuā.
Et secundum multitudinē miseratio
num tuarum: dele iniquitatē meā. Am
plius laua me ab iniquitate mea:
et a peccato meo munda me. Quoniam ini
quitatem meam ego cognosco: et

peccatum meum contra me est semp.
Tibi soli peccaui et malū coram
te feci: ut iustificeris in sermonibꝫ
tuis: et uincas cū iudicaris. Ecce
enim in iniquitatibꝫ conceptus sū:
et in peccatis concepit me mater mea
Ecce enim ueritatem dilexisti: in
certa et occulta sapientie tue ma
nifestasti michi. Asperges me
ysopo et mundabor: lauabis me
et sup niuē dealbabor. Auditui
meo dabis gaudiū et leticiam:
et exultabunt ossa humiliata.
Auerte faciem tuā a peccatis me
is: et omnes iniquitates meas de
le. Cor mundū crea in me deus:
et spm rectū innoua in uisceribꝫ
meis. Ne piicias me a facie tua
et spiritum sanctum tuum ne

auferas a me. Redde michi leticiam salutaris tui: et spiritu principali confirma me. Docebo iniquos vias tuas: et impii ad te convertentur. Libera me de sanguinibus deus deus salutis mee: et exaltabit lingua mea iusticiam tuam. Domine labia mea aperies: et os meum annunciabit laudem tuam. Quoniam si voluisses sacrificium dedissem utique: holocaustis non delectaberis. Sacrificium deo spiritus contribulatus: cor contritum et humiliatum deus non despicies. Benigne fac domine in bona voluntate tua syon ut edificentur muri ierusalem. Tunc acceptabis sacrificium iusticie oblaciones et holocausta: tunc imponent super altare tuum vitulos

non fuit timor. Quoniam deus
dissipavit ossa eorum qui hominibus pla
cent: confusi sunt quoniam deus sprevit eos.
Quis dabit ex syon salutare israel:
cum converterit deus captivitatem plebis
sue: exultabit iacob et letabitur israel.
Deus in nomine tuo salvum me fac:
et in virtute tua iudica me.
Deus exaudi orationem meam: auribus
percipe verba oris mei. Quoniam alieni
insurrexerunt adversum me: et fortes
quesierunt animam meam et non proposue
runt deum ante conspectum suum. Ecce enim
deus adiuvat me: et dominus susceptor est
anime mee. Averte mala inimicis meis:
in veritate tua disperde illos. Volun
tarie sacrificabo tibi: confitebor no
mini tuo domine quoniam bonum est. Quoniam ex
omni tribulacione eripuisti me: et

super inimicos meos despexit oculus
Exaudi deus orationem Tu meus.
meam et ne despexeris deprecatio-
nem meam: intende michi et exaudi me.
Contristatus sum in exercitatione mea:
et conturbatus sum a voce inimici et a tri-
bulatione peccatoris. Quoniam declinave-
runt in me iniquitates: et in ira mo-
lesti erant michi. Cor meum contur-
batum est in me: et formido mortis
cecidit super me. Timor et tremor
venerunt super me: et contexerunt me
tenebre. Et dixi quis dabit michi
pennas sicut columbe: et volabo et requi-
escam. Ecce elongavi fugiens:
et mansi in solitudine. Expectabam
eum qui salvum me fecit a pusillanimi-
tate spiritus: et tempestate. Precipita
domine divide linguas eorum: qui

uidi iniquitatē et contradictionē in
ciuitate. Die ac nocte circūdabit
eam sup̄ muros eius iniquitas: et la
bor in medio eius et iniusticia. Et
non defecit de plateis eius: usura et do
lus. Quoniā si inimicus meus male
dixisset michi: sustinuissem utique.
Et si is qui oderat me sup̄ me mag
na locutus fuisset: abscondissem me
forsitan ab eo. Tu uero homo unā
nimis: dux meus et notus meus.
Qui simul mecū dulces capiebas
cibos: in domo dei ambulauimus
cū consensu. Ueniat mors sup̄
illos: et descendant in infernum
uiuentes. Quoniā nequicie in habi
taculis eoꝝ: in medio eoꝝ. Ego
autē ad deum clamaui: et dn̄s sal
uit me. Uespere et mane et meri

die narrabo et annunciabo: et exau
diet vocem meam. Redimet in pace
animam meam ab his qui appropin-
quant michi: quoniam inter multos erant
mecum. Exaudiet deus et humi
liabit illos: qui est ante secula.
Non enim est illis commutacio et non ti
muerunt deum: extendit manum suam
in retribuendo. Contaminave
runt testamentum eius: divisi
sunt ab ira vultus eius: et appro
pinquavit cor illius. Molliti
sunt sermones eius super oleum: et
ipsi sunt iacula. Iacta super do
minum curam tuam et ipse te enutriet:
non dabit in eternum fluctuacionem
iusto. Tu vero deus deduces eos:
in puteum interitus. Viri san
guinum et dolosi non dimidiabunt

dies suos: ego autem speravi in te
domine. Avertet dominus captivita
Miserere mei deus tem plebis sue.
quoniam conculcavit me homo:
tota die impugnans tribulavit me.
Conculcaverunt me inimici mei
tota die: quoniam multi bellantes adver
sum me. Ab altitudine diei time
bo: ego vero in te speravi. In deo
laudabo sermones meos: in deo spe
ravi non timebo quid faciat michi
caro. Tota die verba mea execra
bantur: adversum me omnes cogitatio
nes eorum in malum. Inhabitabunt
et abscondent: ipsi calcaneum meum
observabunt. Sicut sustinue
runt animam meam pro nichilo salvos
facies illos: in ira populos confringes.
Deus vitam meam nunciavi tibi.

posuisti lacrimas meas in conspec
tu tuo. Sicut et in promissione
tua: tunc convertentur inimici mei
retrorsũ. In quacumq; die inuoca
uero te: ecce cognoui quõ deus meus
es. In deo laudabo verbum in dño
laudabo sermone: in dõ speraui nõ
timebo quid faciat michi homo.
In me sunt deus vota tua que red
dam: laudacões tibi. Quõ eripuisti
animam meam de morte et pedes meos
de lapsu: ut placeam coram dõ in
lumine uiuencium. psalmus.
Miserere mei deus miserere
mei: quõ in te confidit aĩa
mea. Et in umbra alarũ tuarũ spe
rabo: donec transeat iniquitas.
Clamabo ad deum altissimũ: deũ
qui benefecit michi. Misit de celo

57

et liberavit me: dedit in opprobrium
conculcantes me. Misit deus mi-
sericordiam suam et veritatem suam:
et eripuit animam meam de medio ca-
tulorum leonum: dormivi conturbatus.
Filii hominum dentes eorum arma
et sagitte: et lingua eorum gladius
acutus. Exaltare super celos deus:
et in omnem terram gloria tua. Lla
Laqueum paraverunt pedibus me-
is: et incurvaverunt animam meam.
Foderunt ante faciem meam foveam:
et inciderunt in eam. Paratum
cor meum deus paratum cor meum:
cantabo et psalmum dicam. Exur-
ge gloria mea exurge psalterium
et cythara: exurgam diluculo. Con-
fitebor tibi in populis domine: et psalmum
dicam tibi in gentibus. Quoniam mag

58

nificata est usque ad celos misericor
dia tua: et usq; ad nubes veritas
tua. Exaltare sup celos deus: et
super omnem terram gloria tua. Gl
A In nomine in te cofidit anima mea.
Si vere utiq; iusticiam loq
mini: recte iudicate filii
hominu. Etenim in corde iniquita
tes operamini in terra: iniusticias
manus vestre concinnant. Ali
enati sunt peccatores a vulva: erra
verunt ab utero locuti sut falsa.
Furor illis scdm similitudinem
serpentis: sicut aspidis surde et ob
turantis aures suas. Que non
exaudiet voce incantancium: et ve
neficii incantantis sapienter. V
Deus conteret dentes coru in ore
ipsorum: molas leonum confrin

get dominus. Ad nichilum deve
nient tanquam aqua decurrens: inten
dit arcum suum donec infirmentur.
Sicut cera que fluit auferentur:
super cecidit ignis et non viderunt so
lem. Priusquam intelligerent spi
ne vestre ramnum: sicut viventes sic in
ira absorbet eos. Letabitur ius
tus cum viderit vindictam: manus
suas lavabit in sanguine peccatoris.
Et dicet homo si utique est fructus
iusto: utique est deus iudicans eos in terra.
Eripe me de inimicis meis deus
meus: et ab insurgentibus
in me libera me. Eripe me de operan
tibus iniquitatem: et de viris sangui
num salva me. Quia ecce ceperunt
animam meam: irruerunt in me fortes.
Neque iniquitas mea neque peccatum

meum: domine sine iniquitate
cucurri et direxi. Exurge in
occursum meum et vide: et tu domine deus
virtutum deus israel. Intende ad
visitandas omnes gentes: non mi-
sereatis omnibus qui operantur iniqui-
tatem. Convertentur ad vespe-
ram et famem patientur ut canes: et cir-
cuibunt civitatem. Ecce loquentur
in ore suo: et gladius in labiis eorum
quoniam quis audivit. Et tu domine deri-
debis eos: ad nichilum deduces omnes
gentes. Fortitudinem meam ad te
custodiam: quia deus susceptor meus
deus meus misericordia eius preveniet me.
Deus ostendit michi super inimicos
meos: ne occidas eos nequando oblivis-
cantur populi mei. Disperge illos
in virtute tua: et depone eos protector

meus domine. Delictum oris eorum
sermonem labiorum ipsorum: et comprehendan
tur in superbia sua. Et de execratione
et mendacio: annunciabuntur in con
summatione: in ira consummationis
et non erunt. Et scient quia deus do
minabitur iacob: et finium terre. Conuer
tentur ad vesperam et famem patientur
ut canes: et circuibunt ciuitatem. Ipsi
dispergentur ad manducandum: si uero
non fuerint saturati, et murmurabunt.
Ego autem cantabo fortitudinem tuam:
et exaltabo mane misericordiam tuam. Quia
factus es susceptor meus: et refugium
meum in die tribulationis mee.
Adiutor meus tibi psallam: quia deus suscep
tor meus, deus meus misericordia mea. a. Iuste iudi
Deus repulisti nos cate filii hominum
et destruxisti nos: iratus es et

In
et

60

misertus es nobis. Commovisti
terram et conturbasti eam: sana contri
tiones eius quia commota est. Osten
disti populo tuo dura: potasti nos vi
no compunctionis. Dedisti te metu
entibus significationem: ut fugiant
a facie arcus. Ut liberentur dilecti
tui: salvum me fac dextera tua et exau
di me. Deus locutus est in sancto suo:
letabor et partibor sicimam: et con
vallem tabernaculorum metibor. Meus
est galaad et meus est manasses: et
effraim fortitudo capitis mei.
Iuda rex meus: moab olla spei mee.
In idumeam extendam calciamentum
meum: mihi alienigene subditi sunt.
Quis deducet me in civitatem muni
tam: quis deducet me usque in idumeam.
Nonne tu deus qui repulisti nos.

et non egredieris deus in uirtutib;
nr̃is. Da nobis auxiliũ de tribula
tione: et uana salus hoĩs. In deo
faciemus uirtutẽ: et ip̃e ad nichilum
deducet tribulantes nos. Gloria
Exaudi deus deprecationẽ meam:
intende orõni mee. A finib;
terre ad te clamaui: dũ anxiaretur
cor meũ i petra exaltasti me. Dedux
isti me quia factus es spes mea: tur
ris fortitudinis a facie inimici. Inha
bitabo in tabernaculo tuo i scl'a:
protegar in uelamento alarũ tuarũ.
Quoniam tu deus meus exaudisti oratio
nẽ meam: dedisti hereditatem timẽ
tib; nomen tuum. Dies sup dies
regis adicies: annos eius usq; i diẽ
generationis et generationis. Per
manet in eternũ in conspectu dei: miãz

62

a[ntiphona] Da nobis d[omi]ne auxiliu[m] de tribulatione

et veritatem eius quis requiret.
Sic psalmum dicam nomini tuo
in seculum seculi: ut reddam vota mea
de die in diem. psalmus. lxi.
Nonne deo subiecta erit anima mea:
ab ipso enim salutare meum.
Nam et ipse deus meus et saluta-
ris meus: susceptor meus non mo-
vebor amplius. Quousque irrui-
tis in hominem interficitis universi vos:
tanquam parieti inclinato et mace-
rie depulse. Verumptamen precium
meum cogitaverunt repellere: cucur-
ri in siti ore suo benedicebant et corde
suo maledicebant. Verumptamen
deo subiecta esto anima mea: quoniam ab ipso
patientia mea. Quia ipse deus meus
et salvator meus: adiutor meus non
emigrabo. In deo salutare meum

et gloria mea: deus auxilii mei et
spes mea in deo est. Sperate in eo omnis
congregacio populi: effundite coram illo
corda vestra: deus adiutor noster
in eternum. Verumptamen vani filii
hominum: mendaces filii homi
num in stateris: ut decipiant ipsi de
vanitate in idipsum. Nolite sperare
in iniquitate et rapinas nolite con
cupiscere: divicie si affluant nolite
cor apponere. Semel locutus est deus
duo hec audivi quia potestas dei est
et tibi domine misericordia: quia tu reddes uni
cuique iuxta opera sua. psalmus.
Deus deus meus: ad te de luce vi
gilo. Sitivit in te anima mea:
quam multipliciter tibi caro mea.
In terra deserta et invia et inaquosa
sic in sancto apparui tibi ut viderem

uirtutem tuam et gloriam tuam.
Quoniam melior ē mīa tua sup uitas:
labia mea laudabunt te. Sic bene
dicā te in uita mea: ⁊ ī nōīe tuo leua
bo manus meas. Sicut adipe et
pinguedine repleatur aīa mea: et
labiis exultacōis laudabit os meū.
Si memor fui tui sup stratū meū
ī matutinis meditabor in te: quia
fuisti adiutor meus. Et in vela-
mento alaꝝ tuaꝝ exultabo adhesit
aīa mea post te: me suscepit dextera
tua. Ipsi uero in uanū quesierūt
aīam meam: introibūt ī inferiora
terre: tradentur ī manus gladii par
tes uulpiū erunt. Rex uero letabit
in deo laudabuntur omēs qui iurāt
in eo: quia obstructū est os loquenti
um iniqua. Psalmus. lxvi

Exaudi deus orationem meam
cum deprecor: a timore inimici
eripe animam meam. Protexisti me
a conventu malignantium: a mul
titudine operantium iniquitatem. Quia
exacuerunt ut gladium linguas
suas: intenderunt arcum rem amaram:
ut sagittent in occultis immaculatum.
Subito sagittabunt eum et non
timebunt: firmaverunt sibi sermo
nem nequam. Narraverunt ut abscon
derent laqueos: dixerunt quis vide
bit eos. Scrutati sunt iniquitates:
defecerunt scrutantes scrutinio. Ac
cedet homo ad cor altum: et exalta
bitur deus. Sagitte parvulorum
facte sunt plage eorum: et infirmate
sunt contra eos lingue eorum. Conturba
ti sunt omnes qui videbant eos: et

timuit omnis homo. Et annun-
ciaverunt opera dei: et facta eius intel-
lexerunt. Letabitur iustus in domino
et sperabit in eo: et laudabuntur
omnes recti corde. psalmus. a
Te decet hymnus deus in syon:
et tibi reddetur votum in ieru-
salem. Exaudi orationem meam:
ad te omnis caro veniet. Verba
iniquorum prevaluerunt super nos: et
impietatibus nostris tu propiciaberis.
Beatus quem elegisti et assump-
sisti: inhabitabit in atriis tuis.
Replebimur in bonis domus tue:
sanctum est templum tuum mirabile in equi-
tate. Exaudi nos deus salutaris
noster: spes omnium finium terre et in mari
longe. Preparans montes in vir-
tute tua: accinctus potentia qui con-

turbas profundum maris: sonū
fluctuū eius. Turbabuntur gē
tes et timebunt q̄ habitant termi
nos a signis tuis: exitus matuti
ni et uespere delectabis. Visitasti
terram et inebriasti eā: multiplicas
ti locupletare eam. Flumen dei
repletum est aquis: parasti cibū
illoꝝ q̄m ita ē preparatio eius.
Riuos eius inebrians multiplica
genimina eius: in stillicidijs eius
letabitur germinans. Benedices
corone anni benignitatis tue: et
campi tui replebuntur ubertate.
Pinguescent speciosa deserti: et
exultatione colles accingentur.
Induti sunt arietes ouiū: et ual
les habundabūt frumento clama
bunt etenim hymnum dicent.

66

R. A timore inimici eripe domine aiaꝫ

Iubilate deo omnis terra psalmum dicite nomini eius:
date gloriā laudi eius. Dicite deo
quā terribilia sūt opa tua dne: in
multitudine virtutis tue menti
entur tibi inimici tui. Omnis terra ado
ret te et psallat tibi: psalmū dicat
nōi tuo. Venite et videte opa dei: ter
ribilis in consiliis sup filios hōim.
Qui convertit mare in aridā: in flu
mine ptransibūt pede: ibi letabimur
in ipo. Qui dnatur in virtute sua
in eternū: oculi eius sup gentes respi
ciunt qui exasperant non exaltentur
in semetipsis. Benedicite gentes
dnm nrm: et auditā facite vocē laudis ei.
Qui posuit aiam meam ad vitā:
et non dedit in cōmocionem pedes

tā fslate

meos. Quoniam probasti nos deus:
igne nos examinasti sicut exami
natur argentum. Induxisti nos in
laqueum posuisti tribulaciones in
dorso nostro: imposuisti homines sup
capita nostra. Transivimus per ignem
et aquam: et eduxisti nos in refrigeri
um. Introibo in domum tuam in ho
locaustis: reddam tibi vota mea.
que distinxerunt labia mea. Et lo
locutum est os meum: in tribulacione
mea. Holocausta medullata offe
ram tibi cum incensu arietum: offeram tibi bo
ues cum hyrcis. Venite audite et nar
rabo omnes qui timetis deum: quanta fe
cit anime mee. Ad ipsum ore meo cla-
maui: et exultaui sub lingua mea.
Iniquitatem si aspexi in corde meo:
non exaudiet dominus. Propterea

67

exaudiuit deus: et attendit uoci de-
precationis mee. Benedictus deus:
qui non amouit orationem meam
et misericordiam suam a me. psalmus.
Deus misereatur nostri et
benedicat nobis: illuminet
uultum suum super nos et misereatur
nostri. Ut cognoscamus in terra
uiam tuam: in omnibus gentibus saluta-
re tuum. Confiteantur tibi populi deus:
confiteantur tibi populi omnes.
Letentur et exultent gentes:
quia iudicas populos in equitate:
et gentes in terra dirigis. Confi-
teantur tibi populi deus: confiteantur
tibi populi omnes: terra dedit fruc-
tum suum. Benedicat nos deus deus
noster benedicat nos deus: et metuant
eum omnes fines terre. psalmus.

Exurgat deus et dissipentur
inimici eius: et fugiant q'
oderunt eu a facie eius. Sicut deficit
fumus deficiant: sic sicut cera a fa
cie ignis: sic pereant peccatores a facie
dei. Et iusti epulentur et exultent
i conspectu dei: et delectentur i letitia.
Cantate deo psalmu dicite no[m]i ei[us]:
iter facite ei: qui ascendit sup occa
su dns nomen illi. Exultate in
conspectu eius: turbabuntur a fa
cie eius patris orphanorum et iudicis
viduarum. Deus in loco sco suo: ds
inhabitare facit unius moris in
domo. Qui educit vinctos in for
titudine: similiter eos q' exasperant
q' habitant i sepulcris. Deus cu
egredieris i conspectu populi tui:
cum pertransires in deserto Terra

mota est etenim celi distillaverunt
a facie dei synai: a facie dei israel.
Pluviam voluntariam segregabis
deus hereditati tue et infirmata est:
tu vero perfecisti eam. Animalia tua ha-
bitabunt in ea: parasti in dulcedine
tua pauperi deus. Dominus dabit verbum
evangelizantibus virtute multa.
Rex virtutum dilecti: dilecti et speciei
domus dividere spolia. Si dormia-
tis inter medios cleros: penne colum-
be deargentate et posteriora dorsi eius
in pallore auri. Dum discernit celes-
tis reges super eam: nive dealbabuntur
in selmon: mons dei mons pinguis.
Mons coagulatus mons pinguis:
ut quid suspicamini montes coagu-
latos. Mons in quo beneplacitum
est deo habitare in eo: etenim dominus

habitabit in finem. Currus dei
decem milibz multiplex: milia letã
ciu dñs in eis in synai in scõ. Ascen
disti in altum cepisti captiuitatem
accepisti dona in hominibz. Etenim
nõ credentes: inhabitare dñm deum
Benedictus dominus die cotidie:
pspm iter faciet nobis deus saluta
rium nroz. Deus nr̃ ds saluos fa
ciendi: et dñi domini exitus mortis.
Verumptamen deus confringet ca
pita inimicoz suoz: uerticem capilli
pambulancium in delictis suis. Ait
Dixit dñs ex basan conuertam: con
uertã in profundum maris. Vt
intinguatur pes tuus in sanguine:
lingua canũ tuoz ex inimicis ab
ipo. Viderũt ingressus tuos deus:
ingressus dei mei regis mei qui est

in sancto. Preuenerunt principes
coniuncti psallentibus: in medio
iuuencularum tympanistriarum.
In ecclesiis benedicite deo: domino de fon
tibus israel. Ibi beniamin adolescen
tulus: in mentis excessu. Princi
pes iuda duces eorum: principes zabu
lon principes neptalim. Manda
deus uirtuti tue: confirma deus
hoc quod operatus es in nobis.
A templo tuo in ierusalem: tibi offerent
reges munera. Increpa feras
arundinis: congregatio taurorum
in uaccis populorum ut excludant eos
qui probati sunt argento. Dissipa gen
tes que bella uolunt: uenient lega
ti ex egipto ethiopia preueniet manus
eius deo. Regna terre cantate deo:
psallite domino. Psallite deo: qui

ascendit

ceciderunt super me. Et operui in ieiu
nio animam meam: et factum
est i obprobriū michi. Et posui
uestimentū meū cilicium: et fac
tus sū illis in parabolā. Aduer
sū me loquebantur qui sedebant
in porta: et in me psallebant qui
bibebant uinū. Ego uero orōnē
meam ad te dn̄e tempus beneplaciti
deus. In multitudine mīe tue:
exaudi me in ueritate salutis tue.
Eripe me de luto ut nō infigar:
libera me ab his qui oderunt me
et de profundis aquarum. Non me
demergat tempestas aque: neque
absorbeat me profundū neque urge
at sup me puteus os suum. Exau
di me dn̄e quoniam benigna est mīa tua
secundum multitudinem misera

onum tuarum: respice in me. Et ne
avertas faciem tuam a puero tuo:
quoniam tribulor velociter exaudi me.
Intende anime mee et libera eam:
propter inimicos meos eripe me.
Tu scis improperium meum: et confu
sionem meam et reverentiam meam.
In conspectu tuo sunt omnes qui
tribulant me: improperium expecta
vit cor meum et miseriam. Et sus
tinui qui simul contristaretur et non
fuit: et qui consolaretur et non inveni.
Et dederunt in escam meam fel: et in
siti mea potaverunt me aceto. Fiat
mensa eorum coram ipsis in laqueum:
et in retributiones et in scandalum.
Obscurentur oculi eorum ne videant:
et dorsum eorum semper incurva. Effun
de super eos iram tuam: et furor ire

tue comprehendat eos. Fiat habi
tacio eorum deserta: et in tabernacu
lis eorum non sit qui inhabitet. Quoniam
quem tu percussisti persecuti sunt: et super
dolorem vulnerum eorum addiderunt.
Appone iniquitatem super iniquita
tem eorum: et non intrent in iusticiam
tuam. Deleantur de libro viventium:
et cum iustis non scribantur. Ego
sum pauper et dolens salus tua deus
suscepit me. Laudabo nomen dei
cum cantico: et magnificabo eum in lau
de. Et placebit deo super vitulum
novellum: cornua producentem et un
gulas. Videant pauperes et letentur:
querite deum et vivet anima vestra.
Quoniam exaudivit pauperes dominus:
et vinctos suos non despexit. Lau
dent illum celi et terra: mare et omnia

reptilia in eis. Quoniam deus
saluam faciet syon: et edificabuntur
ciuitates iude. Et inhabitabunt
ibi: et hereditate adquirent eam.
Et semen seruorum eius possidebit
eam: et qui diligunt nomen eius ha
bitabunt in ea. Ant. Psalmus.
61 Deus in adiutorium meum inten
de: domine ad adiu
uandum me festina. Confundan
tur et reuereantur: qui querunt
animam meam. Auertantur retror
sum et erubescant: qui uolunt michi ma
la. Auertantur statim erubescen
tes: qui dicunt michi euge euge.
Exultent et letentur in te omnes
qui querunt te: et dicant semper
magnificetur dominus qui diligunt sa
lutare tuum. Ego uero egenus

et pauper sum: deus adiuva me.
Adiutor meus et liberator meus
esto: domine ne moreris. ℣ Dñe
deus in adiutoriũ meũ intende. psalmus.
In te dñe speravi nõ confun
dar in eternũ: in iusticia tua
libera me et eripe me. Inclina
ad me aurẽ tuam: et salva me.
Esto mi in deũ ptectorẽ: et in lo
cum munitũ ut salvũ me facias.
Qm firmamentũ meũ: et refu
giũ meũ es tu. Deus meus eri
pe me de manu peccatoris: et de
manu contra legem agentis et iniq.
Qm tu es paciencia mea dñe:
dñe spes mea a iuventute mea.
In te confirmatus sũ ex utero
de ventre matris mee: tu es ptec

tor meus. In te cantatio mea semper:
tamquam prodigium factus sum multis:
et tu adiutor fortis. Repleatur os
meum laude: ut cantem gloriam tuam tota
die magnitudinem tuam. Ne proiicias
me in tempore senectutis: cum defecerit
virtus mea ne derelinquas me. Quia
Quia dixerunt inimici mei mihi:
et qui custodiebant animam meam consilium
fecerunt in unum. Dicentes deus dere-
liquit eum: persequimini et comprehendi-
te eum: quia non est qui eripiat. Deus
ne elongeris a me: deus meus in au-
xilium meum respice. Confundantur et
deficiant detrahentes anime mee: operiantur
confusione et pudore qui querunt
mala mihi. Ego autem semper spera-
bo: et adiciam super omnem laudem tuam.
Os meum annunciabit iustitiam

tuam: tota die salutare tuum. Quoniam
non cognovi litteraturam introibo in poten
tias domini: domine memorabor iusticie tue solius.
Deus docuisti me ex iuventute mea et .20
usque nunc pronunciabo mirabilia tua. Et
usque in senectam et senium: deus ne dere
linquas me. Donec annunciem brachium
tuum: generacioni omni que ventura est.
Potenciam tuam et iusticiam tuam deus usque
in altissima que fecisti magnalia: deus
quis similis tibi. Quantas ostendisti
michi tribulaciones multas et ma
las: et conversus vivificasti me: et de
abyssis terre iterum reduxisti me. Multi
plicasti magnificenciam tuam: et conversus
consolatus es me. Nam et ego confite .26
bor tibi in vasis psalmi veritatem tuam
deus: psallam tibi in cythara sanctus
israel. Exultabunt labia mea cum

cantavero tibi: et anima mea quam
redemisti. Sed et lingua mea tota
die meditabitur iusticiam tuam:
cum confusi et reveriti fuerint qui
querunt mala michi psalmus
Deus iudicium tuum regi da: et
iusticiam tuam filio regis.
Iudicare populum tuum in iusticia:
et pauperes tuos in iudicio. Suscipi
ant montes pacem populo: et colles
iusticiam. Iudicabit pauperes populi:
et salvos faciet filios pauperum et hu
miliabit calumpniatorem. Et per
manebit cum sole et ante lunam: in generati
ones generacionum. Descendet sic
pluvia in vellus: et sicut stillicidia
stillancia super terram. Orietur in diebus
eius iusticia: et habundancia pacis

donec auferatur luna. Et domi-
nabitur a mari usque ad mare: et a
flumine usque ad terminos orbis
terrarum. Coram illo procident ethi-
opes: et inimici eius terram lingent.
Reges tharsis et insule munera
offerent: reges arabum et saba dona
adducent. Et adorabunt eum omnes
reges: omnes gentes servient ei.
Quia liberabit pauperem a potente:
et pauperem cui non erat adiutor.
Parcet pauperi et inopi: et animas
pauperum salvas faciet. Ex usuris
et iniquitate redimet animas eorum:
et honorabile nomen eorum coram
illo. Et vivet et dabitur ei de auro
arabie: et adorabunt de ipso semper
tota die benedicent ei. Et erit firma-
mentum in terra in summis montium:

super extolletur super libanum fruc
tus eius: et florebunt de civitate sic
ut fenum terre. Sit nomen eius benedic
tum in secula: ante solem permanet nomen
eius. Et benedicentur in ipso omnes
tribus terre: omnes gentes magnifica
bunt eum. Benedictus dominus deus
israel: qui facit mirabilia solus.
Et benedictum nomen magestatis
eius in eternum: et replebitur maiestate
2 eius omnis terra fiat fiat. a. Esto michi
dominum in deum protectorem. psalmus
Quam bonus israel deus: his
613 qui recto sunt corde. Mei
autem pene moti sunt pedes: pene ef
fusi sunt gressus mei. Quia zela
vi super iniquos: pacem peccatorum videns.
Quia non est respectus morti eorum:
et firmamentum in plaga eorum.

In labore hominum non sunt: et
cum hominibus non flagellabuntur.
Ideo tenuit eos superbia: operti sunt
iniquitate et impietate sua. Pro
diit quasi ex adipe iniquitas eorum: transi
erunt in affectum cordis. Cogitaverunt
et locuti sunt nequitiam: iniquitatem in
excelso locuti sunt. Posuerunt in
celum os suum: et lingua eorum transivit in
terra. Ideo convertetur populus meus
hic et dies pleni invenientur in eis.
Et dixerunt quomodo scit deus: et
si est sciencia in excelso. Ecce ipsi pecca
tores et habundantes in seculo: optinu
erunt divicias. Et dixi ergo sine
causa iustificavi cor meum: et lavi inter
innocentes manus meas. Et fui
flagellatus tota die: et castigacio
mea in matutinis. Si dicebam

narrabo sic: ecce nationem filiorum
tuorum reprobavi. Existimabam ut cog
noscerem hoc: labor est ante me. Donec
intrem in sanctuarium dei: et intelligam
in novissimis eorum. Verumtamen
propter dolos posuisti eis: deiecisti eos dum
allevarentur. Quomodo facti sunt
in desolationem: subito defecerunt: pe
rierunt propter iniquitatem suam. Velut
somnium surgentium: domine in civitate
tua: imaginem ipsorum ad nichilum redi
ges. Quia inflammatum est cor meum
et renes mei commutati sunt: et ad nichi
lum redactus sum et nescivi. Ut iumen
tum factus sum apud te: et ego semper tecum.
Tenuisti manum dexteram meam:
et in voluntate tua deduxisti me: et
cum gloria suscepisti me. Quid enim
michi est in celo: et a te quid volui sup

terram. Defecit caro mea et cor
meũ deus cordis mei et pars mea
deus in eternũ. Quia ecce qui elon
gant se a te peribũt: pdidisti omnes
q' fornicantur abs te. Michi autẽ
adherere deo bonũ est: ponere ĩ dño
deo spẽ meam. Ut annunciem omnes
pdicationes tuas in portis filie syõ.
Ut quid deus repulisti in finẽ
iratus est furor tuus: super
oues pascue tue. Memor esto congre
gationis tue: quã possedisti ab initiõ.
Redemisti virgã hereditatis tue:
mons syon in quo habitasti ĩ eo.
Leua manus tuas in supbias
eorũ in finẽ: quanta malignatus
est inimicus in sancto. Et gloriati
sunt qui oderunt te: in medio
solempnitatis tue. Posuerunt

60.4

signa sua signa: et non cognouerūt
sicut in exitu sup̄ summū. Quasi
in silua lignoꝝ securib; exciderunt ia
nuas eius in idipsū: in securi et ascia
deiecerunt eam. Incenderunt igni
sanctuariū tuū: in t̄ra pollucerūt taber
naculum nōis tui. Dixerūt in cor
de suo cognatio eoꝝ simul: quiescere
faciamus omes dies festos dei a t̄ra.
Signa nr̄a non uidimus iā non ē
ꝓpheta: et nos nō cognoscet amplius.
Usquequo deus impꝓabit inimicus:
irritat aduersarius nomē tuū i finē.
Ut quid auertis manū tuam: et dex
terā tuam de medio sinu tuo in finē.
Deꝰ autē rex nr̄ an̄ secula: operatus
est salutē in medio t̄re. Tu confir
masti in uirtute tua mare: contribu
lasti capita draconum in aquis.

tu confreg

Tu confregisti capita draconis:
dedisti eum escam populis ethiopum.
Tu dirupisti fontes et torrentes:
tu siccasti fluuios ethan. Tuus
est dies et tua est nox: tu fabricatus
es auroram et solem. Tu fecisti om
nes terminos terre: estatem et uer tu
plasmasti ea. Memor esto huius inimicus
improperauit domino: et populus insipi
ens incitauit nomen tuum. Ne tradas
bestiis animas confitentes tibi: ani
mas pauperum tuorum ne obliuiscaris
in finem. Respice in testamentum
tuum: quia repleti sunt qui obscura
ti sunt terre domibus iniquitatum.
Ne auertatur humilis factus con
fusus: pauper et inops laudabunt
nomen tuum. Exurge deus iudi
ca causam tuam: memor esto impro

priorum tuorum: eorum que
ab insipiente sunt tota die. Ne
obliviscaris voces inimicorum tuorum:
superbia eorum qui te oderunt ascendit
semper. Liberasti virgam hereditatis
Confitebimur tibi deus tue.
Confitebimur: et invocabi
mus nomen tuum. Narrabimus
mirabilia tua: cum accepero tempus
ego iusticias iudicabo. Liquefacta
est terra et omnes qui habitant in ea:
ego confirmavi columpnas eius.
Dixi iniquis nolite inique agere:
et delinquentibus nolite exaltare cor
nu. Nolite extollere in altum cornu
vestrum: nolite loqui adversus deum
iniquitatem. Quia neque ab oriente
neque ab occidente: neque a desertis mon
tibus quoniam deus iudex est. Hunc

humiliat et hunc exaltat: quia
calix in manu domini uini meri
plenus mixto. Et inclinauit ex
hoc in hoc: uerumptamen fex ei
us non est exinanita: bibent ex ea om
nes peccatores terre. Ego autem
annunciabo in seculum: cantabo deo
iacob. Et omnia cornua peccatorum
confringam: et exaltabuntur cor
nua iusti. psalmus.

Notus in iudea deus: in israel
magnum nomen eius. Et factus
est in pace locus eius: et habitacio
eius in syon. Ibi confregit po
tencias arcuum: scutum gladium et bellum.
Illuminans tu mirabiliter a
montibus eternis: turbati sunt omnes
insipientes corde. Dormierunt
sompnum suum: et nichil inuenerunt

516

omnes viri divitiarum in manibus
suis. Ab increpatione tua deus ia
cob: dormitaverunt qui ascenderunt
equos. Tu terribilis es et quis
resistet tibi: ex tunc ira tua. De
celo auditum fecisti iudicium: ter
ra tremuit et quievit. Cum exurge
ret in iudicium deus: ut salvos face
ret omnes mansuetos terre. Quo
niam cogitacio hominis confitebitur tibi:
et reliquie cogitacionis diem festum
agent tibi. Vovete et reddite
domino deo vestro: omnes qui in circuitu
eius affertis munera. Terribi
li et ei qui aufert spiritum principum: terri
bili apud reges terre. An. In israel mag
num nomen eius. psalmus.
Voce mea ad dominum clamavi:
voce mea ad deum et intendit

michi. In die tribulacionis mee:
deum exquisiui manibus meis: nocte contra
eum et non sum deceptus. Renuit conso
lari anima mea: memor fui dei et delecta
tus sum et exercitatus sum et defecit spiritus meus.
Anticipauerunt uigilias oculi mei:
turbatus sum et non sum locutus.
Cogitaui dies antiquos: et annos
eternos in mente habui. Et medi
tatus sum nocte cum corde meo: et exerci
tabar et scopebam spiritum meum. Nunquid
in eternum proiciet deus: aut non apponet
ut complacior sit ad huc. Aut in
finem misericordiam suam abscidet: a generacio
ne in generacionem. Aut obliuiscetur
misereri deus: aut continebit in ira
sua misericordias suas. Et dixi nunc cepi: hec
mutacio dextere excelsi. Memor fui oper
um domini: quia memor ero ab inicio

mirabiliũ tuorũ· Et meditabor i
omnibz opibz tuis: et in adinuencionibz
tuis exercebor· Deus in sc̃o uia tua
quis d̃s magnus sicut deus noster:
tu es deus q̃ facis mirabilia· Notã
fecisti in populis uirtutẽ tuã: redemis
ti in brachio tuo populũ tuũ filios
iacob et ioseph· Uiderunt te aque d̃s
uiderunt te aque et timuerunt: et
turbate sũt abyssi· Multitudo sonit
aquarũ: uocem dederunt nubes·
Etenim sagitte tue transeunt: uox
tonitrui tui in rota· Illuxerunt
coruscaciones tue orbi terre: cõmota
est et cõtremuit t̃ra· In mari uia
tua et semite tue in aquis multis:
et uestigia tua non cognoscentur·
Deduxisti sic oues populũ tuũ: i
manu moysi et aaron·

Attendite popule meus legem
meam: inclinate aurem vestram
in verba oris mei. Aperiam in para
bolis os meum loquar proposiciones ab
inicio. Quanta audivimus et cog
novimus ea: et patres nostri narraverunt
nobis. Non sunt occultata a filiis
eorum: in generacione altera. Narrantes
laudes domini et virtutes eius: et mirabi
lia eius que fecit. Et suscitavit testi
monium in iacob: et legem posuit in israel.
Quanta mandavit patribus nostris
nota facere ea filiis suis: ut cognos
cat generacio altera. Filii qui nascen
tur et exurgent: et narrabunt filiis suis.
Ut ponant in deo spem suam: et non
obliviscantur operum dei et mandata eius ex
quirant. Ne fiant sicut patres eorum
generacio prava et exasperans. Gene

racio que non direxit cor suum: et non
creditus cum deo spiritus eius. Filii ef
frem intendentes et mittentes arcum:
conuersi sunt in die belli. Non custodie
runt testamentum dei: et in lege eius no
luerunt ambulare. Et obliti sunt
benefactorum eius: et mirabilium eius que
ostendit eis. Coram patribus eorum fecit
mirabilia in terra egypti: in campo
taphneos. Interrupit mare et per
duxit eos: et statuit aquas quasi in utre.
Et deduxit eos in nube diei: et tota
nocte in illuminacione ignis.
Interrupit petram in heremo: et ad
aquauit eos velut in abysso multa.
Et eduxit aquam de petra: et deduxit
tamquam flumina aquas. Et apposue
runt adhuc peccare ei: in iram excitaue
runt excelsum in inaquoso. Et

temptauerunt deum in cordibz suis:
ut peterent escas aiabz suis. Et ma
le locuti sunt de deo: dixerunt nuq̄d poterit
deus parare mensam i deserto. Quō
p̄cussit petrā et fluxerunt aque: et tor
rentes inundauerunt. Numquid et
panē poterit dare: aut parare mensam
populo suo. Ideo audiuit dn̄s et
distulit: et ignis accensus est in iacob:
et ira ascendit in isrl'. Quia non cre
diderunt in deo: nec sperauerūt in salu
tari eius. Et mandauit nubibz de
super: et ianuas celi aperuit. Et pluit
illis manna ad manducandū: et pa
nē celi dedit eis. Panē angelorū man
ducauit homo: cibaria misit eis in
habundancia. Transtulit austrū
de celo: et induxit i uirtute sua affricū.
Et pluit super eos sicut puluerem

carnes: et sicut arenam maris volati-
lia pennata. Et ceciderunt in medio
castrorum eorum: circa tabernacula eorum.
Et manducaverunt et saturati sunt
nimis: et desiderium eorum attulit eis: non
sunt fraudati a desiderio suo. Adhuc
esce eorum erant in ore ipsorum: et ira dei ascen-
dit super eos. Et occidit pingues eorum
et electos israel impedivit. In omni-
bus his peccaverunt adhuc: et non crediderunt
in mirabilibus eius. Et defecerunt
in vanitate dies eorum: et anni eorum cum
festinatione. Cum occideret eos quere-
bant eum et revertebantur: et diluculo
veniebant ad eum. Et rememorati
sunt quia deus est adiutor eorum: et deus
excelsus redemptor eorum est. Et dilex-
erunt eum in ore suo: et lingua sua
mentiti sunt ei. Cor autem ipsorum

non erat rectum cum eo: nec fideles habi
ti sunt in testamento eius. Ipse autem
est misericors: et propicius fiet peccatis
eorum et non disperdet eos. Et habundauit
ut auerteret iram suam: et non accendit om
nem iram suam. Et recordatus est quia
caro sunt: spiritus uadens et non rediens.
Quociens exacerbauerunt eum in deser
to: in ira concitauerunt eum in inaquoso.
Et conuersi sunt et temptauerunt deum:
et sanctum israel exacerbauerunt. Non sunt
recordati manus eius: die qua redemit
eos de manu tribulantis. Sicut po
suit in egypto signa sua: et prodigia sua
in campo thaneos. Et conuertit in
sanguinem flumina eorum: et ymbres eorum
ne biberent. Misit in eos cenomiam
et comedit eos: et ranam et disperdidit
eos. Et dedit erugini fructus eorum:

et labores eorum locuste. Et occidit
in grandine vineas eorum: et moros eorum
in pruina. Et tradidit grandini iu-
menta eorum: et possessionem eorum igni.
Misit in eos iram indignationis sue:
indignationem et iram et tribulationem:
immissiones per angelos malos. Viam
fecit semite ire sue: non pepercit a
morte animarum eorum et iumenta eorum in
morte conclusit. Et percussit omne primo-
genitum in terra egypti: primitias omnis
laboris eorum in tabernaculis cham. Et
abstulit sicut oves populum suum: et perduxit
eos tanquam gregem in deserto. Et deduxit
eos in spe et non timuerunt: et inimicos eorum
operuit mare. Et induxit eos in mon-
tem sanctificationis sue: montem quem adquisivit
dextera eius. Et eiecit a facie eorum gen-
tes: et sorte divisit eis terram in funiculo

lo distribucionis. Et habitare fecit
in tabernaculis eorum tribus israel. Et temp
tauerunt et exacerbauerunt deum excel-
sum: et testimonia eius non custodierunt.
Et auerterunt se et non seruauerunt
pactum: quemadmodum patres eorum conuer
si sunt in arcum prauum. In iram concita
uerunt eum in collibus suis: et in sculptili
bus suis ad emulacionem eum prouocauerunt.
Audiuit deus et spreuit: et ad nichi
lum redegit ualde israel. Et repulit
tabernaculum sylo: tabernaculum suum ubi
habitauit in hominibus. Et tradidit
in captiuitatem uirtutem eorum: et pulcritu
dinem eorum in manus inimici. Et con
clusit in gladio populum suum: et heredi
tatem suam spreuit. Iuuenes eorum comedit
ignis: et uirgines eorum non sunt la
mentate. Sacerdotes eorum in gla

dio ceciderunt: et vidue eorum non
plorabantur. Et excitatus est tan
quã dormiens dñs: tanquã potens
crapulatus a vino. Et percussit
inimicos suos in posteriora: oppro
briũ sempiternũ dedit illis. Et
repulit tabernaculũ ioseph: et tri
bũ ephraim nõ elegit. Sed elegit
tribũ iuda: montẽ syon quem dilexit.
Et edificauit sicut unicorniũ sã
ctificium suũ: in terra quã fundauit in
secla. Et elegit dauid seruũ suum
et sustulit eũ de gregib; ouiũ: de post
fetantes accepit eũ. Pascere iacob
seruũ suũ: et isrl' hereditatẽ suam.
Et pauit eos in innocentia cordis
sui: et in intellectib; manuum suarum.
A' Tu es deus qui T deduxit eos.
facis mirabilia. Psalmus. lxx

Deus venerunt gentes in he
reditatē tuam: polluerunt
templū scm̄ tuū: posuerunt ierusa
lem in pomorū custodiam. Posue
runt morticina servorū tuorū escas
volatilibꝫ celi: carnes scōr tuorū bes
tiis terre. Effuderūt sanguinem
eorū tanquā aquā in circuitu ierusalē:
et non erat qui sepeliret. Facti su
mus opprobriū vicinis nris: subsan
natō et illusio hiis qui in circuitu nro
sunt. Usquequo dn̄e irasceris in fi
ne: accendetur velut ignis zelus tu
us. Effunde irā tuam in gentes
que te n̄ noverūt: et in regna que
nomen tuū n̄ invocaverunt. Quia
comederūt iacob: et locū eius desola
verūt. Ne memineris iniquitatū
nostrarum antiquarum: cito anti

aperiant nos misericordie tue: quia pau
peres facti sumus nimis. Adiuva
nos deus salutaris noster: propter gloriam
nominis tui libera nos domine: et propicius
esto peccatis nostris propter nomen tuum.
Ne forte dicant in gentibus ubi est deus
eorum: innotescat in nacionibus coram oculis
nostris. Ulcio sanguinis servorum tu
orum qui effusus est: introeat in conspec
tu tuo gemitus compeditorum.
Secundum magnitudinem brachii tui:
posside filios mortificatorum. Et redde
vicinis nostris septuplum in sinu eorum:
improperium ipsorum quod exprobraverunt
tibi domine. Nos autem populus tuus et
oves pascue tue: confitebimur tibi in
seculum. In generacione et generacione:
annunciabimus laudem tuam.

qui regis

Qui regis israel intende: qui deducis 80
tanquam ovem ioseph. Qui sedes
super cherubim manifestare coram effraim.
beniamin et manasse. Excita potentiam
tuam et veni: ut salvos facias nos. Deus
converte nos: et ostende faciem tuam et sal
vi erimus. Domine deus virtutum: quousque
irasceris super orationem servi tui. Ciba
bis nos pane lacrimarum: et potum dabis nobis
in lacrimis in mensura. Posuisti nos
in contradictionem vicinis nostris: et ini
mici nostri subsannaverunt nos. Deus
virtutum converte nos: et ostende faciem
tuam et salvi erimus. Vineam de egypto
transtulisti. eiecisti gentes et plantasti
eam. Dux itineris fuisti in conspec
tu eius: et plantasti radices eius et im
plevit terram. Operuit montes umbra
eius: et arbusta eius cedros dei. E

Extendit palmites suos usque ad mare:
et usque ad flumen propagines eius. Ut quid
destruxisti maceriam eius: et vindemiant
eam omnes qui pretergrediuntur viam. Exter-
minavit eam aper de silva: et singula-
ris ferus depastus est eam. Deus vir-
tutum convertere: respice de celo et vide et
visita vineam istam. Et perfice eam
quam plantavit dextera tua: et super filium
hominis quem confirmasti tibi. In-
censa igni et suffossa: ab increpatio-
ne vultus tui peribunt. Fiat manus
tua super virum dextere tue. et super filium
hominis quem confirmasti tibi. Et
non discedimus a te vivificabis nos:
et nomen tuum invocabimus. Domine
deus virtutum converte nos: et ostende
faciem tuam et salvi erimus. R. Propi-
cius esto peccatis nostris domine. V. Gaudebit

16 d

es peccatorum sumitis. Iudicate ege
no et pupillo: humilem et pauperem iustificate.
Eripite pauperem: et egenum de manu pecca
toris liberate. Nescierunt neque intellexe
runt in tenebris ambulant: movebuntur
omnia fundamenta terre. Ego dixi dii
estis: et filii excelsi omnes. Vos autem sicut
homines moriemini: et sicut unus de princi
pibus cadetis. Surge deus iudica terram:
quoniam tu hereditabis in omnibus gentibus. Ant.
Exultate deo adiutori nostro. Psalmus .v.
Deus quis similis erit tibi: ne taceas
neque compescaris deus. Quoniam ecce i
nimici tui sonuerunt: et qui oderunt te ex
tulerunt caput. Super populum tuum mali
gnaverunt consilium: et cogitaverunt adversus
sanctos tuos. Dixerunt venite et disperdamus
eos de gente: et non memoretur nomen
israel ultra. Quoniam cogitaverunt unanimiter

simul aduersus te testamentum disposue
runt: tabernacula idumeorum et ismahe
lite. Moab et agareni gebal et amon
et amalech: alienigene cum habitantibus
tyrum. Etenim assur uenit cum illis:
facti sunt in adiutorium filiis loth. Fac
illis sicut madian et sisare: sicut iabin in tor
rente cison. Disperierunt in endor:
facti sunt ut stercus terre. Pone prin
cipes eorum sicut oreb et zeb et zebee et salma
na. Omnes principes eorum qui dixerunt
hereditate possideamus sanctuarium
dei. Deus meus pone illos ut rotam et
stipulam ante faciem uenti. Sicut ig
nis qui comburit siluam: et sic flamma
comburens montes. Ita perseque
ris illos in tempestate tua: et in ira tua
turbabis eos. Imple facies eorum igno
minia: et querent nomen tuum domine.

Erubescant et conturbentur in secu
lum seculi: et confundantur et pereant. Et
cognoscant quia nomen tibi dominus: tu solus
altissimus in omni terra. psalmus.

Quam dilecta tabernacula tua
domine virtutum: concupiscit et de
ficit anima mea in atria domini. Cor meum
et caro mea: exultaverunt in deum vivum.
Etenim passer invenit sibi domum: et
turtur nidum sibi ubi reponat pullos suos.
Altaria tua domine virtutum: rex meus et
deus meus. Beati qui habitant in domo
tua domine: in secula seculorum laudabunt te.
Beatus vir cuius est auxilium abs te: as
censiones in corde suo disposuit in valle
lacrimarum in loco quem posuit. Etenim
benedictionem dabit legis lator: ibunt de
virtute in virtutem: videbitur deus deorum
in syon. Domine deus virtutum exaudi

oracionem meam: auribus percipe deus iacob.
Protector noster aspice deus: et respice in faciem christi tui. Quia melior est dies una in atriis tuis: super milia. Elegi abiectus esse in domo dei mei: magis quam habitare in tabernaculis peccatorum. Quia misericordiam et veritatem diligit deus: graciam et gloriam dabit dominus. Non privabit bonis eos qui ambulant in innocencia: domine virtutum beatus homo qui sperat in te. Ant. Tu solus altissimus super omnem terram. psalmus lxxx

Benedixisti domine terram tuam: avertisti captivitatem iacob. Remisisti iniquitatem plebis tue: operuisti omnia peccata eorum. Mitigasti omnem iram tuam: avertisti ab ira indignacionis tue. Converte nos deus salutaris noster: et averte iram tuam a nobis. Numquid in eternum irasceris nobis: aut extendes iram tuam a generacione in generacionem.

Deus tu conuersus uiuificabis nos: et
plebs tua letabitur in te. Ostende nobis
domine misericordiam tuam: et salutare tuum da nobis.
Audiam quid loquatur in me dominus deus:
quoniam loquetur pacem in plebem suam. Et
super sanctos suos: et in eos qui conuertuntur
ad cor. Uerumptamen prope timentes eum
salutare ipsius: ut inhabitet gloria in terra
nostra. Misericordia et ueritas obuiauerunt sibi: ius
ticia et pax osculate sunt. Ueritas de terra
orta est: et iusticia de celo prospexit. Etenim
dominus dabit benignitatem: et terra nostra dabit
fructum suum. Iusticia ante eum ambulabit:
et ponet in uia gressus suos. psalmus.
Inclina domine aurem tuam et exaudi me:
quoniam inops et pauper sum ego. Custo
di animam meam quoniam sanctus sum: saluum fac seruum
tuum deus meus sperantem in te. Miserere
mei domine quoniam ad te clamaui tota die:

letifica animam servi tui· quoniam ad te domine
animam meam levavi. Quoniam tu domine suavis et
mitis: et multe misericordie omnibus invocantibus te.
Auribus percipe domine orationem meam: et intende
voci deprecationis mee. In die tribulationis
mee clamavi ad te: quia exaudisti me.
Non est similis tui in diis domine: et non est
secundum opera tua. Omnes gentes quascumque
fecisti venient et adorabunt coram te domine:
et glorificabunt nomen tuum. Quoniam magnus
es tu et faciens mirabilia: tu es deus solus.
Deduc me domine in via tua: et ingrediar in
veritate tua· letetur cor meum ut timeat nomen
tuum. Confitebor tibi domine deus meus in toto
corde meo: et glorificabo nomen tuum in eter-
num. Quia misericordia tua magna est super me:
et eruisti animam meam ex inferno inferiori.
Deus iniqui insurrexerunt super me: et syna-
goga potentium quesierunt animam meam

17 8

et non p̄posuerunt te in conspectu suo [V]
[E]t tu dn̄e deus miserator et misericors:
paciens et multe mīe et verax [R]espice
in me et miserere mei: da imperiū puero
tuo: et salvū fac filiū ancille tue [F]ac
mecū signū in bonū: ut videant q̄ oderunt
me et confundant̄: qm̄ tu dn̄e adiuvisti
me et consolatus es me. ant. Benedixisti dn̄e
[F]undamenta eius [T]erram tuam
in montibꝫ scīs: diligit dn̄s portas
syon sup̄ omīa tabernacula iacob [G]lo
riosa dicta sunt de te: civitas dei [M]emor
ero raab et babilonis: scienciū me [E]cce
alienigene et tyrus et populus ethiopū:
hii fuerunt illic [N]umquid syon dicet
homo et homo natꝰ est in ea: et ipse fun
davit eā altissimus [D]ñs narrabit
in scripturis populoꝝ: et principū hoꝝ
qui fuerunt in ea [S]icut letanciū om

no

807

808

nium: habitacio in te. psalmus.

Domine deus salutis mee: in die clamaui
et nocte coram te. Intret in con-
spectu tuo oracio mea: inclina aurem tuam ad
precem meam. Quia repleta est malis anima
mea: et vita mea in inferno appropinquauit.
Estimatus sum cum descendentibus in lacum
factus sum sicut homo sine adiutorio inter
mortuos liber. Sicut vulnerati dormien-
tes in sepulchris quorum non es memor amplius
et ipsi de manu tua repulsi sunt. Posue-
runt me in lacu inferiori: in tenebris et in
umbra mortis. Super me confirmatus
est furor tuus: et omnes fluctus tuos indu-
xisti super me. Longe fecisti notos meos
a me: posuerunt me abhominacionem sibi.
Traditus sum et non egrediebar: oculi mei
languerunt pre inopia. Clamaui ad te
domine: tota die expandi ad te manus meas.

67 d

Nunquid mortuis facies mirabilia: aut medici suscitabunt et confitebuntur tibi. Nunquid narrabit aliquis in sepulcro misericordiam tuam: et veritatem tuam in perditione. Nunquid cognoscentur in tenebris mirabilia tua: et iusticia tua in terra oblivionis. Et ego ad te domine clamaui: et mane oratio mea preueniet te. Ut quid domine repellis orationem meam: auertis faciem tuam a me. Pauper sum ego et in laboribus a iuuentute mea: exaltatus autem humiliatus sum et conturbatus. In me transierunt ire tue: et terrores tui conturbauerunt me. Circumdederunt me sicut aqua tota die: circumdederunt me simul. Elongasti a me amicum et proximum: et notos meos a miseria. Ps Fundamenta eius in montibus sanctis. Misericordias domini: in eternum cantabo. In generatione

c

49

none et generacione: annunciabo verita
tem tuam in ore meo. Quoniam dixisti in e
ternum misericordia edificabitur in celis: preparabitur
veritas tua in eis. Disposui testamentum
electis meis: iuravi david servo meo: usque
in eternum preparabo semen tuum. Et edi
ficabo in generacione et generacione sedem
tuam. Confitebuntur celi mirabilia tua do
mine: etenim veritatem tuam in ecclesia sanctorum. Quoniam quis
in nubibus equabitur domino: similis erit domi
no in filiis dei. Deus qui glorificatur
in consilio sanctorum: magnus et terribilis super
omnes qui in circuitu eius sunt. Domine deus
virtutum quis similis tibi: potens es domine
et veritas tua in circuitu tuo. Tu dominaris
potestatis maris: motum autem fluctuum eius
tu mitigas. Tu humiliasti sicut vulne
ratum superbum: in brachio virtutis tue dis
persisti inimicos tuos. Tui sunt celi et

17 d

tua est terra: orbem terre et plenitudinem
eius tu fundasti. aquilonem et mare
tu creasti. Thabor et hermon in nomine
tuo exultabunt: tuum brachium cum potencia.
Firmetur manus tua et exaltetur dex-
tera tua. iusticia et iudicium preparacio sedis
tue. Misericordia et veritas precedent faciem tuam.
Beatus populus qui scit iubilacionem.
Domine in lumine vultus tui ambulabunt:
et in nomine tuo exultabunt tota die: et in
iusticia tua exaltabuntur. Quoniam gloria
virtutis eorum tu es: et in beneplacito tuo
exaltabitur cornu nostrum. Quia domini est
assumpcio nostra: et sancti israel regis nostri.
Tunc locutus es in visione sanctis tuis et
dixisti: posui adiutorium in potentem. et exal-
tavi electum de plebe mea. Inveni david
servum meum oleo sancto meo: unxi eum.
Manus enim mea auxiliabitur ei: et

brachium meum confirmabit eum
Nichil pficiet inimicus in eo: et filius
iniquitatis: nō apponet nocere ei. Et con
cidā a facie ipsius inimicos eius: et odien
tes eū i fugā convertā. Et veritas mea et
mīa mea cū ipo: et in noīe meo exaltabitur
cornu eius. Et ponam in mari manū
eius: et in fluminib; dexterā eius. Ipe
invocabit me patr meus es tu: deus meus et
susceptor salutis mee. Et ego primogeni
tum ponam illū: excelsiū pre regib; terre.
In eternū servabo illi mīam meā: et tes
tamentū meū fidele ipi. Et ponam in
sclm̄ sclī semen eius: et thronū eius sicut
dies celi. Si aūt dereliquerint filii eius
legē meā: et in iudiciis meis nō ambula
verint. Si iustitias meas pphanave
rint: et mandata mea nō custodierint.
Visitabo in virga iniquitates eorum: et

in verberib;

in uerberibus peccata eorum. Miam
autem meam non dispergam ab eo: neque
nocebo in ueritate mea. Neque ppha
nabo testamentum meum: et que pro
cedunt de labiis meis non faciam
irrita. Semel iuraui in sancto meo si
dauid mentiar: semen eius in eternum
manebit. Et thronus eius sicut
sol in conspectu meo: et sicut luna
perfecta in eternum et testis in celo fidelis.
Tu uero repulisti et despexisti: distu
listi xpm tuum. Auertisti testamentum
serui tui: pphanasti in terra sanctuarium
eius. Destruxisti omnes sepes eius:
posuisti firmamentum eius formidinem.
Diripuerunt eum omnes transeuntes
uiam: factus est opprobrium uicinis suis.
Exaltasti dexteram deprimentium eum:
letificasti omnes inimicos eius. Au

tisti adiutorium gladii eius : et non
es auxiliatus ei in bello. Destruxisti
eum ab emundatione : et sedem eius
in terra collisisti. Minorasti dies
temporis eius : perfudisti eum confusio
ne. Usquequo domine avertis in finem
exardescet sicut ignis ira tua. Me
morare que mea substantia : numquid
enim vane constituisti omnes filios ho
minum. Quis est homo qui vivet
et non videbit mortem : eruet animam
suam de manu inferi. Ubi sunt
misericordie tue antique domine : sicut iurasti
david in veritate tua. Memor esto
domine opprobrii servorum tuorum : quod con
tinui in sinu meo multarum gentium.
Quod exprobraverunt inimici tui
domine : quod exprobraverunt commuta
tionem christi tui. Benedictus dominus

meternum fiat fiat. **psalmus.**

Domine refugium factus es nobis:
a generacione in generacione.
Priusquam montes fierent aut for
maretur terra et orbis: a seculo et usque
in seculum tu es deus. Ne avertas ho
minem in humilitatem: et dixisti
convertimini filii hominum. Quoniam
mille anni ante oculos tuos: tamquam
dies hesterna que preterijt. Et custo
dia in nocte: que pro nichilo haben
tur eorum anni erunt. Mane sicut
herba transeat: mane floreat et tran
seat: vespere decidat induret et arescat.
Quia defecimus in ira tua: et in fu
rore tuo turbati sumus. Posuisti
iniquitates nostras in conspectu tuo:
seculum nostrum in illuminatione vultus
tui. Quoniam omnes dies nostri defece

runt: et in ira tua defecimus.
Anni nostri sicut aranea medita
buntur: dies annorum nostrorum in ipsis sep
tuaginta anni. Si autem in potenta
tibus octoginta anni: et amplius
eorum labor et dolor. Quoniam supervenit
mansuetudo: et corripiemur.
Quis novit potestatem ire tue: et
pre timore tuo iram tuam dinu
merare. Dexteram tuam sic notam
fac: et eruditos corde in sapientia.
Convertere domine usquequo: et depre
cabilis esto super servos tuos.
Repleti sumus mane misericordia tua: et
exultavimus et delectati sumus
omnibus diebus nostris. Letati sumus
pro diebus quibus nos humiliasti: an
nis quibus vidimus mala. Respi
ce in servos tuos et in opera tua: et

dirige filios eorum. Et sit splen
dor dñi dei nr̃i sup nos: et opa manuũ
nr̃arũ dirige sup nos. et opus manu
um nostrarũ dirige. psalmus.
Qui habitat in adiutorio altissi
mi: in ptectione dei celi commo
rabit. Dicet dño susceptor meus es
tu: et refugiũ meũ deus meus sperabo i eũ.
Qm̃ ipse liberauit me de laqueo uenã
tium: et a uerbo aspero. Scapulis
suis obumbrabit tibi: et sub pennis ei᷒
sperabis. Scuto circumdabit te ueritas
eius: non timebis a timore nocturno.
A sagitta uolante in die: a negocio p
ambulante in tenebris: ab incursu et
demonio meridiano. Cadent a la
tere tuo mille: et decem milia a dextris
tuis. ad te aũt non appropinquabit
Uerumptamen oculis tuis conside

tabis: et retribucionem peccatorum
videbis. Quoniam tu es domine spes mea: al
tissimum posuisti refugium tuum. Non
accedet ad te malum: et flagellum non
appropinquabit tabernaculo tuo. Quoniam
angelis suis mandavit de te: ut custo
diant te in omnibus viis tuis. In manibus
bus portabunt te: ne forte offendas
ad lapidem pedem tuum. Super aspidem et
basiliscum ambulabis: et conculcabis
leonem et draconem. Quoniam in me speravit
liberabo eum: protegam eum quia cognovit
nomen meum. Clamabit ad me et exau
diam eum: cum ipso sum in tribulacione: eri
piam eum et glorificabo eum. Longitu
dine dierum replebo eum: et ostendam illi
salutare meum. psalmus. xci

902 Bonum est confiteri domino: et psal
lere nomini tuo altissime.

Ad annunciandum mane misericor-
diam tuam: et veritatem tuam per noctem.
In decachordo psalterio: cum cantico
in cythara. Quia delectasti me domine
in factura tua: et in operibus manuum tua-
rum exultabo. Quam magnificata sunt
opera tua domine: nimis profunde facte sunt
cogitationes tue. Vir insipiens non
cognoscet: et stultus non intelliget hec.
Cum exorti fuerint peccatores sicut
fenum: et apparuerint omnes qui operantur
iniquitatem. Ut intereant in seculum secu-
li: tu autem altissimus in eternum domine. Quoni-
am ecce inimici tui domine: quoniam ecce inimici tui
peribunt et dispergentur omnes qui operantur
iniquitatem. Et exaltabitur sicut uni-
cornis cornu meum: et senectus mea in
misericordia uberi. Et despexit oculus meus
inimicos meos: et insurgentibus in me

in malignantibȝ audiet auris mea. Iustus ut palma florebit: sicut cedrus libani multiplicabitur. Plantati in domo dñi: in atriis domus dei nrī florebunt. Ad huc multiplicabuntur in senecta uberi: et bñ pacientes erunt ut annuncient. Quoniam rectus dūs deus noster et non est iniquitas in eo. psalmus.

Dūs regnauit decorē indutus est: indutus est dūs fortitudinem et precinxit se. Etenim firmauit orbem terre: qui nō commouebitur. Parata sedes tua ex tunc: a sclō tu es. Eleuauerunt flumina dūe: eleuauerunt flumina uocē suā. Eleuauerunt flumina fluctus suos: a uocibȝ aquarum multarum. Mirabiles elaciones maris: mirabilis in altis dūs. Testimonia tua credibilia facta sunt nimis: domum

tuam decet sanctitudo domine in longi
tudinem dierum · psalmus
Deus ultionum dominus: deus ultio
num libere egit: Exaltare qui
iudicas terram: redde retributionem super
bis Usquequo peccatores domine: us
quequo peccatores gloriabuntur: Effa
buntur et loquentur iniquitatem: lo
quentur omnes qui operantur iniusticiam.
Populum tuum domine humiliaverunt.
et hereditatem tuam vexaverunt: Viduam
et advenam interfecerunt: et pupillos
occiderunt: Et dixerunt non videbit
dominus: nec intelliget deus iacob. Intel
ligite insipientes in populo: et stulti ali
quando sapite. Qui plantavit aurem
non audiet: aut qui finxit oculum non consi
derat. Qui corripit gentes non arguet:
qui docet hominem scienciam. Dominus scit

cogitationes hominū: qm̄ vane sunt.
Beatus homo quē tu erudieris dñe:
et de lege tua docueris eū. Ut mitiges
eum a diebus malis: donec fodiatur pec
catori fovea. Quia nō repellet dñs ple
bem suam: et hereditatē suā non dere
linquet. Quoadusque iusticia con
vertatur in iudiciū: et qui iuxta illā
omnes qui recto sūt corde. Quis cō
surget mecū adversus malignātes
aut quis stabit mecū adversus operan
tes iniquitatem. Nisi quia dñs adiu
vit me: paulominus habitasset in in
ferno anima mea. Si dicebam mo
tus est pes meus: misericordia tua
dñe adiuvabat me. Secūdū multitu
dinem dolorū meorū in corde meo: con
solationes tue letificaverūt aīam
meam. Numquid adheret tibi

sedes iniquitatis: qui fingis dolorē
in p̄cepto. Captabunt in aiām
iusti: et sanguinem innocentem cō
dempnabunt. Et factus est mi
chi dn̄s in refugiū: et deus meus in
adiutoriū spei mee. Et reddet illis
iniquitatem ipsoꝝ: et in malicia eoꝝ
disperdet eos. disperdet illos dn̄s deus
Venite exultemus dn̄o. Cui
iubilemus deo salutari nostro.
Preoccupemus faciē eius in cōfessio
ne: et in psalmis iubilemus ei. Qm̄
deus magnus dn̄s: et rex magnus
super omnes deos. Quia in manu eius
sunt omnes fines terre: et altitudines
montiū ipsius sunt. Qm̄ ipsius est
mare: et ipse fecit illud: et siccā manus
eius formauerūt. Venite adoremus
et procidamus et ploremus ante domi

nuum qui fecit nos: quia ipse est deus
noster. Et nos populus pascue eius et
oues manus eius hodie si uocem eius
audieritis nolite obdurare corda
uestra. Sicut in irritacione: secundum
diem temptacionis in deserto. Ve
Ubi temptauerunt me patres uestri:
probauerunt et uiderunt opera mea. Qua
draginta annis offensus fui: gene
racioni illi et dixi semper errant corde.
Et isti non cognouerunt uias meas
ut iuraui in ira mea: si introibunt in
requiem meam. A. Benedictus dominus in eternum.
Cantate domino canticum nouum:
cantate domino omnis terra. Ca
tate domino et benedicite nomini eius:
annunciate de die in diem salutare eius.
Annunciate inter gentes gloriam eius:
in omnibus populis mirabilia eius.

Quõ magnus dominus et laudabilis
nimis terribilis est super omnes deos.
Quõ omnes dii gencium demonia: dñs
autem celos fecit. Confessio et pul
chritudo in conspectu eius: sanctimonia
et magnificencia in sãtificatione eius.
Afferte dño patrie gencium: afferte
dño gloriam et honorem. afferte dño
gloriam nõi eius. Tollite hostias
et introite in atria eius. adorate dñm
in atrio sancto eius. Commouea
tur a facie eius uniuersa terra: dicite i
gentibz qr dñs regnauit. Etenim
correxit orbẽ terre qui non commoue
bitur: iudicabit populos in equitate.
Letentur celi et exultet terra: commo
ueatur mare et plenitudo eius. gau
debunt campi et omnia que in eis sunt.
Tunc exultabunt omnia ligna sil

uarum a facie domini quia uenit: qm
uenit iudicare terram. Iudicabit
orbem terre in equitate: et populos in
ueritate sua. Ant. Iuditus dñs iecaruan.
Dominus regnauit exultet terra: le
tentur insule multe. Nubes
et caligo in circuitu eius: iusticia et
iudiciũ correctiõ sedis eius. Ignis
ante ipsum precedet: et inflammabit in
circuitu inimicos eius. Illuxerunt ful
gura eius orbi terre: uidit et commota
est terra. Montes sicut cera fluxerũt
a facie dñi: a facie dñi omnis terra.
Annunciauerũt celi iusticiã eius: et
uiderũt omnes populi gloriam eius.
Confundantur omnes qui adorant
sculptilia: et q̃ gloriantur in simula
chris suis. Adorate dñm omnes ange
li eius: audiuit et letata est syon.

et excelsus super omnes populos. Con-
fiteantur nomini tuo magno quoniam
terribile et sanctum est et honor regis iudicium
diligit. Tu parasti directiones iudi-
cium et iusticiam in iacob tu fecisti. Exalta-
te dominum deum nostrum et adorate scabellum
pedum eius quoniam sanctum est. Moyses et aaron
in sacerdotibus eius et samuel inter
eos qui invocant nomen eius. Invo-
cabant dominum et ipse exaudiebat eos in
columpna nubis loquebatur ad eos.
Custodiebant testimonia eius et
preceptum quod dedit illis. Domine deus
noster tu exaudiebas illos deus tu propicius
fuisti eis et ulciscens in omnes adinven-
ciones eorum. Exaltate dominum deum nostrum
et adorate in monte sancto eius quoniam sanctus
dominus deus noster. Ant. Quia mirabi-
lia fecit dominus. psalmus · xcvii ·

100 Iubilate domino omnis terra:
seruite dño in leticia. Introi
te in conspectu eius: in exultacione.
Scitote quoniam dñs ipse est deus: ipse fe
cit nos et non ipsi nos. Populus eius
et oues pascue eius introite portas
eius in confessione: atria eius in
hymnis confitemini illi. Laudate
nomen eius quoniam suauis est dñs: in
eternum mīa eius: et usque in generacio
nẽ et generacionem ueritas eius.
10 Misericordiam et iudiciū: can
tabo tibi dñe. Psallam et
intelligā in uia immaculata: qñ ue
nies ad me. Perambulabam in in
nocencia cordis mei: in medio domus
mee. Non proponebā ante oculos meos
rem iniustam: facientes preuaricacio
nes odiui. Non adhesit michi corpra

num: declinantem a me malignum non
cognoscebam. Detrahentem secreto
proximo suo: hunc pseq̄uebar. Super
bo oculo et insaciabili corde: cum hoc
non edebam. Oculi mei ad fideles ter
re ut sedeant mecum: ambulans in via
inmaculata hic michi ministra
bat. Non habitabit in medio domus
mee: qui facit superbiam: qui loquitur
iniqua non direxit in conspectu ocu
lorum meorum. In matutino interfici
ebam omnes peccatores terre: ut dis
perderem de civitate dn̄i omnes operantes
iniquitatem. Aña. Jubilate deo omnis terra.
Domine exaudi oratio
nem meam et clamor
meus ad te veniat. Ne 10
Non avertas faciem
tuam a me: in quacumque

die tribulor: inclina ad me aurem
tuam. In quacumque die inuocauero te:
uelociter exaudi me. Quia defecerunt
sicut fumus dies mei: et ossa mea sicut
cremium aruerunt. Percussus sum
ut fenum et aruit cor meum: quia oblitus
sum comedere panem meum. A uoce
gemitus mei: adhesit os meum carni
mee. Similis factus sum pellicano
solitudinis: factus sum sicut nicticorax in do
micilio. Vigilaui: et factus sum
sicut passer solitarius in tecto. Tota
die exprobrabant michi inimici mei: et
qui laudabant me aduersum me iurabant.
Quia cinerem tamquam panem manducabam:
et potum meum cum fletu miscebam.
A facie ire et indignationis tue:
quia eleuans allisisti me. Dies mei
sicut umbra declinauerunt: et ego

f 102

sicut fenum arui. Tu autem domine in
eternum permanes: et memoriale tu
um in generatione et generationem.
Tu exurgens misereberis syon: quia
tempus miserendi eius quia venit
tempus. Quoniam placuerunt servis
tuis lapides eius: et terre eius mise
rebuntur. Et timebunt gentes no
men tuum domine: et omnes reges terre glo
riam tuam. Quia edificavit dominus
syon: et videbit in gloria sua. Respexit
in orationem humilium: et non spre
vit precem eorum. Scribantur hec in
generatione altera: et populus qui creabi
tur laudabit dominum. Quia prospexit
de excelso sancto suo: dominus de celo in terram
aspexit. Ut audiret gemitus compe
ditorum: ut solveret filios interemp
torum. Ut annunciet in syon no-

Dñe

men domini: et laudem eius in ieru
salem. In conveniendo populos
in unum: et reges ut serviant domino.
Respondit ei in via virtutis sue:
paucitatem dierum meorum nuncia
mihi. Ne revoces me in dimidio
dierum meorum: in generatione et ge
neratione anni tui. Initio tu domine
terram fundasti: et opera manuum tuarum
sunt celi. Ipsi peribunt tu autem perma
nes: et omnes sicut vestimentum ve
terascent. Et sicut opertorium mu
tabis eos et mutabuntur: tu autem
idem ipse es. et anni tui non deficient.
Filii servorum tuorum habitabunt: et
semen eorum in seculum dirigetur. Ps.
Benedic anima mea domino: et omnia
que intra me sunt nomini sancto eius.
Benedic anima mea domino et

20 d

noli obliuisci omnes retribuciones
eius. Qui propiciatur omnibus iniqui
tatibus tuis: qui sanat omnes infir
mitates tuas. Qui redimit de in
teritu uitam tuam: qui coronat te
in misericordia et miseracionibus. Qui replet
in bonis desiderium tuum: renouabitur
ut aquile iuuentus tua. Faciens
misericordias dominus: et iudicium omnibus iniuriam
pacientibus. Notas fecit uias suas
moysi: filiis israhel uoluntates
suas. Miserator et misericors dominus:
longanimis et multum misericors.
Non in perpetuum irascetur: neque in
eternum comminabitur. Non secundum
peccata nostra fecit nobis: neque secundum
iniquitates nostras retribuet nobis.
Quoniam secundum altitudinem celi a terra:
corroborauit misericordiam suam.

super timentes se. Quantum distat
ortus ab occidente: longe fecit a nobis
iniquitates nostras. Quomodo mise
retur pater filiorum misertus est dominus ti
mentibus se: quoniam ipse cognovit figmen
tum nostrum. Recordatus est quoniam pulvis
sumus homo sicut fenum: dies eius tamquam
flos agri sic efflorebit. Quoniam spiritus per
transibit in illo et non subsistet: et
non cognoscet amplius locum suum.
Misericordia autem domini ab eterno: et usque in eter
num timentes eum. Et iustitia illius
in filios filiorum: his qui servant testa
mentum eius. Et memores sunt
mandatorum ipsius: ad faciendum ea.
Dominus in celo paravit sedem suam:
et regnum ipsius omnibus dominabitur.
Benedicite domino angeli eius: potentes
virtute facientes verbum illius

ad audiendum vocem sermonum
eius. Benedicite domino omnes virtu
tes eius: ministri eius qui facitis
voluntatem eius. Benedicite domino
omnia opera eius: in omni loco dominatio
nis eius: benedic anima mea domino.
Benedic anima mea domino:
domine deus meus magnificatus
es vehementer. Confessionem et de
corem induisti: amictus lumine sicut
vestimento. Extendens celum sicut
pellem: qui tegis aquis superiora eius.
Qui ponis nubem ascensum tuum:
qui ambulas super pennas ventorum.
Qui facis angelos tuos spiritus: et mi
nistros tuos ignem urentem. Qui
fundasti terram super stabilitatem suam:
non inclinabitur in seculum seculi. Abys
sus sicut vestimentum amictus eius

Clamor meus ad te veniat deus 104

super montes stabunt aque. Ab in
crepatione tua fugient: a voce toni
trui tui formidabunt. Ascendunt
montes et descendunt campi: in lo
cum quem fundasti eis. Termi
num posuisti quem non transgredientur:
neque convertentur operire terram. Qui
emittis fontes in convalli
bus: inter medium montium pertransibunt
aque. Potabunt omnes bestie
agri: expectabunt onagri in siti
sua. Super ea volucres celi habita
bunt: de medio petrarum dabunt vo
ces. Rigans montes de superioribus
suis: de fructu operum tuorum satia
bitur terra. Producens fenum iumen
tis: et herbam servituti hominum.
Ut educas panem de terra: et vi
num letificet cor hominis. Ut

exhilaret faciem in oleo et panis cor homi
nis confirmet. Saturabuntur ligna
campi et cedri libani quas plantavit illic
passeres nidificabunt. Herodii domus
dux est eorum montes excelsi cervis: petra
refugium herinaciis. Fecit lunam in
tempora: sol cognovit occasum suum.
Posuisti tenebras et facta est nox:
in ipsa pertransibunt omnes bestie silve.
Catuli leonum rugientes ut rapiant:
et querant a deo escam sibi. Ortus
est sol et congregati sunt: et in cubilibus
suis collocabuntur. Exibit homo
ad opus suum: et ad operationem suam
usque ad vesperum. Quam magnifica
ta sunt opera tua domine omnia in sapientia
fecisti: impleta est terra possessione
tua. Hoc mare magnum et spaci
osum manibus: illic reptilia quorum

non est numerus. Animalia pusil
la cum magnis: illic naves pertransibunt.
Draco iste quem formasti ad illu
dendum ei: omnia a te expectant ut des
illis escam in tempore. Dante te
illis colligent: aperiente te manum tuam
omnia implebuntur bonitate. Aver
tente autem te faciem turbabuntur:
auferes spiritum eorum et deficient et in pul
verem suum revertentur. Emitte spiritum
tuum et creabuntur: et renovabis faciem
terre. Sit gloria domini in seculum: letabitur
dominus in operibus suis. Qui respicit terram
et facit eam tremere: qui tangit mon
tes et fumigant. Cantabo domino in
vita mea: psallam deo meo quamdiu
sum. Iocundum sit ei eloquium meum:
ego vero delectabor in domino. Deficiant
peccatores a terra et iniqui ita ut non

21 / d ııı

sınt: Benedic anima mea domino. ℟.
Confitemini domino et inuoca
te nomen eius: annunciate in
ter gentes opa eius. Cantate ei et
psallite ei: narrate omnia mirabilia
eius. Laudamini in noie sco eius.
Letetur cor querentium dnm: queri
te dnm et confirmamini: querite fa
ciem eius semp. Mementote mira
bilium eius que fecit: prodigia eius
et iudicia oris eius. Semen abra
ham serui eius: filii iacob electi eius.
Ipse dns deus nr: in uniusa terra iudi
cia eius. Memor fuit in sclm testa-
menti sui: uerbi quod mandauit in
mille generationes. Quod disposuit
ad abraham: et iuramenti sui ad
ysaac. Et statuit illud iacob in pre
ceptum: et isrl' in testamentum eter

105

21 / d

niuu: Dicens tibi dabo terrã chana
an: funiculũ hereditatis uestre. Cu
m essent numero breui: paucissimi
et incole eius. Et ptransierunt de
gente in gentem: et de regno ad p
pulũ alterũ. Non reliquit homi
nem nocere eis: et corripuit p eis
reges. Nolite tangere xpõs meos:
et in prophetis meis nolite maligna
ri. Et uocauit famem sup terram:
et omne firmamentũ panis cõtri
uit. Misit añ eos uirum: in ser
uũ uenũdatus est ioseph. Humi
liauerunt in compedib; pedes eius:
ferrũ ptransiit animam eius. donec
ueniret uerbũ eius. Eloquiũ dñi
inflammauit eũ. misit rex et soluit
eũ: princeps populoꝝ et dimisit eũ.
Constituit eum dñm domus sue:

et principem omnis possessionis sue.
Ut erudiret principes eius sicut
semetipsum: et senes eius prudentiam
doceret. Et intravit israel in egyptum:
et iacob accola fuit in terra cham.
Et auxit populum suum vehementer:
et firmavit eum super inimicos eius.
Convertit cor eorum ut odirent popu
lum eius: et dolum facerent in servos
eius. Misit moysen servum suum:
aaron quem elegit ipsum. Posuit in
eis verba signorum suorum: et prodigiorum
in terra cham. Misit tenebras et ob
scuravit: et non exacerbavit sermo
nes suos. Convertit aquas eorum
in sanguinem: et occidit pisces eorum.
Edidit terra eorum ranas: in penetra
libus regum ipsorum. Dixit et venit cenomia:
et sciniphes: in omnibus finibus eorum.

Posuit pluvias eorum grandinem:
et ignem comburentem in terra eorum.
Et percussit vineas eorum et ficulneas
eorum: et contrivit lignum finium eorum.
Dixit et venit locusta: et bruchus
cuius non erat numerus. Et come
dit omne fenum in terra eorum: et come
dit omnem fructum in terra eorum. Et per
cussit omne primogenitum in terra eorum:
primitias omnis laboris eorum. Et edux
it eos cum argento et auro: et non erat
in tribubus eorum infirmus. Letata
egyptus in profectione eorum: quia incubu
it timor eorum super eos. Expandit nu
bem in protectionem eorum: et ignem ut lu
ceret eis per noctem. Petierunt et venit
coturnix: et pane celi saturavit
eos. Dirupit petram et fluxerunt
aque: abierunt in sicco flumina.

Quoniam memor fuit verbi sancti sui: quod
habuit ad habraham puerum suum. Et
eduxit populum suum in exultacione: et
electos suos in leticia. Et dedit il
lis regiones gentium: et labores popu
lorum possederunt. Ut custodiant ius
tificaciones eius: et legem eius requirant.
A. Benedic anima mea domino. Psal.
Confitemini domino quoniam bonus:
quoniam in seculum misericordia eius. Quis
loquetur potencias domini auditas fa
ciet omnes laudes eius. Beati qui
custodiunt iudicium: et faciunt ius
ticiam in omni tempore. Memento
nostri domine in beneplacito populi tui: vi
sita nos in salutari tuo. Ad viden
dum in bonitate electorum tuorum ad letandum
in leticia gentis tue ut lauderis cum heredi
tate tua. Peccavimus cum patribus nostris:

iniuste egimus iniquitatē fecimus.
Patres nostri in egypto nō intel
lexerūt mirabilia tua: nō fuerūt
memores multitudīs misericordie tue.
Et irritauerūt ascēdētes ī mare:
mare rubrū. Et saluauit eos
propter nomen suū: ut notā faceret potenciā
suā. Et increpuit mare rubrū
& exsiccatū ē: & deduxit eos sicut in a
byssis i deserto. Et saluauit eos
de manu odientiū: & redemit eos
de manu inimici. Et operuit aqua
tribulantes eos: unus ex eis nō re
mansit. Et crediderunt in uerbis eius.
& laudauerūt laudē eius. Cito fece
runt obliti sūt operū eius: & nō sustinu
erūt consiliū eius. Et concupierūt concu
piscenciā in deserto: & temptauerūt
deū in inaquoso. Et dedit

dit eis peticionem ipsorum: et misit satu
ritatem in animas eorum. Et irritaverunt
moysen in castris: aaron sanctum domini.
Aperta est terra et deglutivit dathan:
et operuit super congregationem abiron.
Et exarsit in synagoga ignis eorum:
flamma combussit peccatores. Et fece
runt vitulum in oreb: et adoraverunt
sculptile. Et mutaverunt gloriam
suam: in similitudinem vituli come
dentis fenum. Obliti sunt deum qui
salvavit eos: qui fecit magnalia in
egypto: mirabilia in terra cham: terribi
lia in mari rubro. Et dixit ut disper
deret eos: si non moyses electus eius
stetisset in confractione in conspectu
eius. Ut averteret iram eius ne dis
perderet eos: et pro nichilo habuerunt
terram desiderabilem. Non credide

runt uerbo eius: et murmurauerũt
in tabernaculis suis: nõ exaudierũt
uocẽ dñi. Et eleuauit manũ suã
super eos: ut psterneret eos in deser
to. Et ut deiceret semen eoꝝ in na
tionibꝫ: et dispderet eos in regionibus.
Et iniciati sũt beelphegor: et come
derũt sacrificia mortuoꝝ. Et irri
tauerũt eũ in adinuencionibꝫ suis:
et multiplicata ẽ in eis ruina. Et
stetit finees et placauit: et cessauit
quassacio. Et reputatũ ẽ ei in iusticiã:
in generacione et generacione usque
in sempiternũ. Et irritauerunt eũ
ad aqs contradictõis: et uexatus est
moyses ppt eos. qr exacerbauerunt
spm eius. Et distinxit in labiis
suis: non dispdiderũt gentes quas
dixit dñs illis. Et commixti sũt

nt gentes: et didicerunt opera eorum
et servierunt sculptilibus eorum et factum est
illis in scandalum. Et immolave
runt filios suos: et filias suas demo
niis. Et effuderunt sanguinem inno
centem: sanguinem filiorum suorum et fi
liarum suarum: quas sacrificaverunt sculp
tilibus chanaam. Et infecta est ter
ra in sanguinibus: et contaminata est
in operibus eorum: et fornicati sunt in ad
inventionibus suis. Et iratus est
furore dominus in populo suo: et abhomi
natus est hereditatem suam. Et tra
didit eos in manus gentium: et domi
nati sunt eorum qui oderunt eos. Et tribula
verunt eos inimici eorum: et humilia
ti sunt sub manibus eorum: sepe liberavit
eos. Ipsi autem exacerbaverunt eum
in consilio suo: et humiliati sunt

in iniquitatib; suis. Et vidit cu
tribularentur: et audivit oronem
eoz. Et memor fuit testamenti
sui: et penituit eu scdm multitudi
nem mie sue. Et dedit eos in mias:
in conspectu omniu qui ceperant eos.
Salvos fac nos dne deus noster:
et congrega nos de nationib; Ut
confiteamur noi sco tuo: et glorie
mur in laude tua. Benedictus do
minus ds israel: a sclo et usq; in se
culu: et dicet omnis populus fiat
fiat. Confitemini dno: qm
bonus: qm in sclm mi
sericordia eius. Dicant q redemp
ti sunt a dno: quos redemit de manu
inimici: de regionib; congregavit
eos. A solis ortu et occasu: ab
aquilone et mari. Erraverunt

in solitudine in inaquoso: viam
ciuitatis habitaculi non inuenerunt.
Esurientes et sitientes: aia eorū
in ipsis defecit. Et clamauerunt
ad dnm cū tribularentur: et de ne-
cessitatibus eorum eripuit eos. Et de-
duxit eos in viā rectā: ut irent in
ciuitatē habitationis. Confiteant
dno mie eius: et mirabilia eius
filiis hominū. Quia satiauit
aiam inanē: et aiam esurientē satia
uit bonis. Sedentes in tenebris
et umbra mortis: vinctos in mendi
citate et ferro. Quia exacerbauerūt
eloquia dei: et consiliū altissimi irri
tauerunt. Et humiliatū est in la
boribus cor eorum: et infirmati sunt nec
fuit qui adiuuaret. Et clamaue
runt ad dnm cū tribularentur: et

de necessitatibus eorum liberauit eos.
Et eduxit eos de tenebris: et umbra
mortis et uincula eorum dirupit.
Confiteantur domino misericordie eius: et mi
rabilia eius filiis hominum. Quia
contriuit portas ereas: et uectes fer
reos confregit. Suscepit eos de
uia iniquitatis eorum: propter iniusticias
enim humiliati sunt. Omnem escam
abhominata est anima eorum: et appropin
quauerunt usque ad portas mortis.
Et clamauerunt ad dominum cum tribu
larentur: et de necessitatibus eorum libera
uit eos. Misit uerbum suum et sanauit
eos: et eripuit eos de interitionibus
eorum. Confiteantur domino misericordie eius:
et mirabilia eius filiis hominum.
Et sacrificent sacrificium laudis:
et annuncient opera eius in exulta

22/ d

tione · Qui descendunt mare in
navibus : facientes operationem in aquis
multis · Ipsi viderunt opera domini : et
mirabilia eius in profundo · Dixit
et stetit spiritus procelle : et exaltati sunt
fluctus eius · Ascendunt usque ad
celos : et descendunt usque ad abyssos
anima eorum in malis tabescebat · Tur
bati sunt et moti sunt sicut ebrius : et
omnis sapientia eorum devorata est ·
Et clamaverunt ad dominum cum tri
bularentur : et de necessitatibus eorum
eduxit eos · Et statuit procellam eius
in auram : et siluerunt fluctus eius ·
Et letati sunt quia siluerunt : et dedux
it eos in portum voluntatis eorum · Con
fiteantur domino misericordie eius : et mi
rabilia eius filiis hominum · Et ex
altent eum in ecclesia plebis : et in

cathedra seniorum laudent eum.
Posuit flumina in desertum: et exitus
aquarum in sitim. Terram fructiferam in
salsuginem: a malicia inhabitancium
in ea. Posuit desertum in stagna
aquarum: et terram sine aqua in exitus aq
uarum. Et collocavit illic esurien
tes: et constituerunt civitatem habita
cionis. Et seminaverunt agros et
plantaverunt vineas: et fecerunt
fructum nativitatis. Et benedixit
eis et multiplicati sunt nimis: et iu
menta eorum non minoravit. Et pauci
facti sunt et vexati sunt: a tribulaci
one et dolore. Effusa est contenci
o super principes: et errare fecit eos
in invio et non in via. Et adiu
vit pauperem de inopia: et posuit
sicut oves familias. Videbunt

recti et letabuntur: et omnis iniqui
tas oppilabit os suum. Quis sapiens
et custodiet hec: et intelliget misericordias 108
domini. ℣. Visita nos domine in salutari tuo.
Paratum cor meum deus para
tum cor meum: cantabo et
psallam in gloria mea. Exurge
psalterium et cythara: exurgam
diluculo. Confitebor tibi in po
pulis domine: et psallam tibi in natio
nibus. Quia magna super celos
misericordia tua: et usque ad nubes veritas tua.
Exaltare super celos deus et super
omnem terram gloria tua: ut liberentur
dilecti tui. Salvum fac dextera tua
et exaudi me: deus locutus est in sancto
suo. Exultabo et dividam sicimam:
et convallem tabernaculorum dimetiar.
Meus est galaad et meus est

manasses: et effraim susceptio capi
tis mei. Iuda rex meus: moab lebes
spei mee. In idumeam extendam
calciamentum meum: michi alienige
ne amici facti sunt. Quis dedu
cet me in civitatem munitam: quis de
ducet me usque in idumeam. Non
ne tu deus qui repulisti nos: et non
exibis deus in virtutibus nostris. Da
nobis auxilium de tribulatione: quia
vana salus hominis. In deo fa
ciemus virtutem: et ipse ad nichilum
deducet inimicos nostros. psalmus
10 Deus laudem meam ne ta
cueris: quia os peccatoris
et dolosi super me apertum est. Lo
cuti sunt adversum me lingua dolo
sa: et sermonibus odii circumdederunt
me: et expugnaverunt me gratis.

Pro eo ut me diligerent detrahe
bant mihi: ego autem orabam. Et po
suerunt adversum me mala pro bonis:
et odium pro dilectione mea. Consti
tue super eum peccatorem: et diabolus
stet a dextris eius. Cum iudicatur
exeat condempnatus: et oratio eius
fiat in peccatum. Fiant dies eius
pauci: et episcopatum eius accipiat alter.
Fiant filii eius orphani: et uxor
eius vidua. Nutantes transferantur
filii eius et mendicent: eiciantur de
habitationibus suis. Scrutetur fe
nerator omnem substanciam eius: et
diripiant alieni labores eius. Non
sit illi adiutor: nec sit qui misereatur
pupillis eius. Fiant nati eius in
interitum: in generatione una deleatur
nomen eius. In memoriam redeat

iniquitas patrum eius in conspectu domini: et peccatum matris eius non deleatur. Fiant contra dominum semper: et dispereat de terra memoria eorum: pro eo quod non est recordatus facere misericordiam. Et persecutus est hominem inopem et mendicum: et compunctum corde mortificare. Et dilexit maledictionem et veniet ei: et noluit benedictionem et elongabitur ab eo. Et induit maledictionem sicut vestimentum: et intravit sicut aqua in interiora eius: et sicut oleum in ossibus eius. Fiat ei sicut vestimentum quo operitur: et sicut zona qua semper precingitur. Hoc opus eorum qui detrahunt michi apud dominum: et qui loquuntur mala adversus animam meam. Et tu domine domine fac mecum propter nomen tuum: quia suavis est misericordia tua.

chisedech. Dns a dextris tuis: cofre-
git in die ire sue reges. Iudicabit
in nacionibus implebit ruinas: con-
quassabit capita in terra multorum.
De torrente in via bibit: propterea
exaltauit caput. Ant. Sede a dextris meis
dixit dominus domino meo. psalmus.
Confitebor tibi dne in toto
corde meo: in consilio iusto-
rum et congregacione. Magna opera
dni: exquisita in omnes uoluntates
eius. Confessio et magnificencia
opus eius: et iusticia eius manet
in seclm secli. Memoriam fecit
mirabilium suorum: misericors et mi-
serator dns: escam dedit timentibus
se. Memor erit in seclm testamen-
ti sui: uirtutem operum suorum an-
nunciabit populo suo. Ut det

illis hereditatem gencium: opera
manuum eius veritas et iudicium.
Fidelia oia mandata eius confirmata
ta in sclm scli: facta in veritate et eq
tate. Redempcionem misit dns po
pulo suo: mandauit eternum testa
mentum suum. Sanctum et terribile no
men eius: inicium sapiencie timor
dni. Intellectus bonus oibz facien
tibz eum: laudacio eius manet in secu
lum seculi. a. Fidelia oia mandata eius
confirmata in seculum seculi. psalmus
Beatus vir qui timet dnm:
in mandatis eius volet ni
mis. Potens in terra erit semen eius:
generacio rectorum benedicetur. Gloria
et divicie in domo eius: et iusticia eius
manet in sclm scli. Exortum est in tene
bris lumen rectis: misericors et mise

rator et iustus. Iocundus homo
qui miseretur et commodat: disponat
sermones suos in iudicio: quia in eter
num non commovebitur. In memoria
eterna erit iustus: ab auditione
mala non timebit. Paratum cor eius
sperare in domino: confirmatum est cor eius
non commovebitur: donec despiciat in
imicos suos. Dispersit dedit paupe
ribus: iustitia eius manet in seculum secu
li: cornu eius exaltabitur in gloria.
Peccator videbit et irascetur: dentibus
suis fremet et tabescet: desiderium pecca
torum peribit. Ant. In mandatis eius volet
Laudate pueri domi Psalmus Ps.
num: laudate nomen domini.
Sit nomen domini benedictum: ex hoc nunc
et usque in seculum. A solis ortu usque ad
occasum laudabile nomen domini.

Excelsus super omnes gentes dñs:
et sup celos gloria eius. Quis sicut
dñs deus nr q in altis habitat: hu
milia respicit in celo et in tra. Sus
citans a terra inopē: et de stercore eri
gens pauperē. Ut collocet eū cum
principib: cū principib populi sui.
Qui habitare facit sterilem in do
mo: matrem filiorū letantem. Gl
Sit nomen domini bñdictum in secula.

In exitu israel de egypto: do
mus iacob de poplo barbaro.
Facta ē iudea sāctificacio eius israel
potestas eius. Mare vidit et fugit:
iordanis conuersus ē retrorsū. Mon
tes exultauerunt ut arietes: et col
les sicut agni ouiū. Quid ē tibi
mare quod fugisti: et tu iordanis
quia conuersus es retrorsum. Mo

Montes exultastis sicut arietes:
et colles sicut agni ovium. A facie
domini mota est terra: a facie dei iacob.
Qui convertit petram in stagna aquarum:
et rupem in fontes aquarum. Non nobis
domine non nobis: sed nomini tuo da glori
am. Super misericordia tua et veritate tua:
ne quando dicant gentes ubi est deus eorum.
Deus autem noster in celo: omnia quecumque
voluit fecit. Simulacra gentium ar
gentum et aurum: opera manuum hominum.
Os habent et non loquentur: oculos
habent et non videbunt. Aures habent
et non audient: nares habent et non odora
bunt. Manus habent et non palpabunt
pedes habent et non ambulabunt: non
clamabunt in gutture suo. Simi
les illis fiant qui faciunt ea: et omnes
qui confidunt in eis. Domus

israel speravit in domino: adiutor eorum
et protector eorum est. Domus aaron spe-
ravit in dño: adiutor eorum et protector
eorum est. Qui timent dnm sperave-
runt in dño: adiutor eorum et protector
eorum est. Dns memor fuit nostri:
et benedixit nobis. Benedixit domui
israel: benedixit domui aaron. Benedix-
it omnibus qui timent dnm: pusillis
cum maioribus. Adiciat dns super
vos: super vos et super filios vestros.
Benedicti vos dño: qui fecit celum et
terram. Celum celi dño: terram autem
dedit filiis hominum. Non mortui
laudabunt te dne: neque omnes qui de-
scendunt in infernum. Sed nos qui
vivimus benedicimus domino: ex
hoc nunc et usque in seculum. Ant.
Nos qui vivimus benedicimus domino.

Dilexi quoniam exaudiet dominus : 10 16
uocem orationis mee. Quia in
clinauit aurem suam michi : et in
diebus meis inuocabo. Circumdederunt
me dolores mortis : pericula inferni
inuenerunt me. Tribulationem et do
lorem inueni : et nomen domini inuo
caui. O domine libera animam meam mise
ricors dominus et iustus : et deus noster miseretur.
Custodiens paruulos dominus : humi
liatus sum et liberauit me. Conuertere
anima mea in requiem tuam : quia dominus
benefecit tibi. Quia eripuit animam
meam de morte : oculos meos a lacri
mis : pedes meos a lapsu. Placebo
domino in regione uiuorum. Ant. Inclinauit do
minus aurem suam michi. psalmus.
Credidi propter quod locutus 10 17
sum : ego autem humiliatus

sum nimis. Ego dixi in excessu meo:
omnis homo mendax. Quid retribuam
domino: pro omnibus que retribuit michi.
Calicem salutaris accipiam: et no-
men domini invocabo. Vota mea do-
mino reddam coram omni populo eius: pre-
ciosa in conspectu domini mors sanctorum
eius. O domine quia ego servus tuus:
ego servus tuus et filius ancille
tue. Dirupisti vincula mea tibi sacri-
ficabo hostiam laudis: et nomen domi-
ni invocabo. Vota mea domino reddam in
conspectu omnis populi eius: in atriis
domus domini in medio tui ierusalem. Ant.
Credidi propter quod locutus sum. Psalmus.
Laudate dominum omnes gentes:
laudate eum omnes populi.
Quoniam confirmata est super nos misericordia eius:
et veritas domini manet in eternum.

64 [...]

101

a· Laudate dominum omnes gentes·

Confitemini domino quoniam bonus:
quoniam in seculum misericordia eius· Dicat
nunc israel quoniam bonus quoniam in seculum misericordia
eius· Dicant nunc domus aaron:
quoniam in seculum misericordia eius· Dicant nunc
qui timent dominum: quoniam in seculum misericordia eius·
De tribulacione invocavi dominum: et ex
audivit me in latitudine dominus· Dominus
michi adiutor non timebo: quid faci
at michi homo· Dominus michi adiutor:
et ego despiciam inimicos meos· Bonum
est confidere in domino: quam confidere in ho
mine· Bonum est sperare in domino quam spe
rare in principibus· Omnes gentes cir
cuierunt me: et in nomine domini quia ultus sum
in eos· Circumdantes circumdederunt
me: et in nomine domini: quia ultus
sum in eos· Circumdederunt me

624 x d

sicut apes et exarserunt sicut ignis in
spinis: et in noīe dñi quia ultus sum in eos.
Impulsus euersus sum ut caderem: et dñs
suscepit me. Fortitudo mea et laus me
a dñs: et factus ē m̄ in salutē. Vox ex
ultacionis et salutis: in tabernaculis
iustorum. Dextera dñi fecit uirtutem
dextera dñi exaltauit me: dextera dñi fe
cit uirtutem. Non moriar sed uiuam:
et narrabo opa dñi. Castigans castiga
uit me dñs: et morti non tradidit me.
Aperite m̄ portas iusticie et ingressus
in eas confitebor dño: hec porta dñi iust
i intrabunt in eam. Confitebor tibi qm̄
exaudisti me: et factus es michi in salu
tem. Lapidem quem reprobauerunt
edificantes: hic factus est in caput an
guli. A dño factū est istud: et est mi
rabile in oculis nostris. Hec est dies

quam fecit dominus: exultemus et
letemur in ea. O domine salvum me fac
o domine bene prosperare: benedictus qui
venit in nomine domini. Benediximus
nobis de domo domini: deus dominus et illuxit
nobis. Constituite diem solempnem
in condensis: usque ad cornu altaris.
Deus meus es tu et confitebor tibi:
deus meus es tu et exaltabo te. Confite
bor tibi quoniam exaudisti me: et factus es
michi in salutem. Confitemini domino
quoniam bonus: quoniam in seculum misericordia eius. Ps.
Beati immaculati in via: qui
ambulant in lege domini. Beati
qui scrutantur testimonia eius: in
toto corde exquirunt eum. Non enim
qui operantur iniquitatem: in viis eius
ambulaverunt. Tu mandas
ti mandata: mandata tua custodire

nimis Utinam dirigantur vie
mee ad custodiendas iustificationes
tuas Tunc non confundar cum
perspexero in omnibus mandatis tuis
Confitebor tibi in directione cordis
in eo quod didici iudicia iusticie tue
Iustificationes tuas custodiam non
me derelinquas usquequaque psalm
In quo corrigit adolescentior
viam suam in custo
diendo sermones tuos In toto cor
de meo exquisivi te ne repellas me
a mandatis tuis In corde meo ab
scondi eloquia tua ut non peccem
tibi Benedictus es domine doce me
iustificationes tuas In labiis
meis pronunciavi omnia iudicia oris
tui In via testimoniorum tuorum delec
tatus sum sicut in omnibus divitiis

In mandatis tuis exercebor: et con
siderabo vias tuas. In iustificatio
nibus tuis meditabor: non obliviscar
sermones tuos. Gloria psalmus.
Retribue servo tuo: vivifica
me et custodiam sermones
tuos. Revela oculos meos: et consi
derabo mirabilia de lege tua. In
cola ego sum in terra: non abscondas a
me mandata tua. Concupivit
anima mea desiderare: iustificatio
nes tuas in omni tempore. Increpasti
superbos: maledicti qui declinant
a mandatis tuis. Aufer a me oppro
brium et contemptum: quia testimo
nia tua exquisivi. Etenim sederunt
principes et adversum me loquebantur
servus autem tuus exercebatur in ius
tificationibus tuis. Nam et testimo

nia tua meditatio mea est: et consili
um meum iustificationes tue. psalmus.
Adhesit pauimento anima mea:
uiuifica me secundum uerbum tuum.
Vias meas enunciaui et exaudisti
me: doce me iustificationes tuas. Viam
iustificationum tuarum instrue me: et
exercebor in mirabilibus tuis. Dormi
tauit anima mea pre tedio: confir
ma me in uerbis tuis. Viam iniquita
tis amoue a me: et lege tua miserere
re mei. Viam ueritatis elegi: iudicia
tua non sum oblitus. Adhesi testimo
niis tuis domine: noli me confundere.
Viam mandatorum tuorum cucurri: cum
dilatasti cor meum. psalmus.
Legem pone michi domine uiam iusti
ficationum tuarum: et exquiram
eam semper. Da michi intellectum

et scrutabor legem tuam: et custodiā
illam in toto corde meo. Deduc me
in semita mandatorum tuorum: quia ip
sam volui. Inclina cor meum in
testimonia tua: et non in avariciam.
Averte oculos meos ne videant
vanitatem: in via tua vivifica me.
Statue servo tuo eloquium tuum: in
timore tuo. Amputa opprobrium
meum quod suspicatus sum: quia iu
dicia tua iocunda. Ecce concupivi
mandata tua: in equitate tua vivifi
Et veniat sup me Tca me-
mia tua dñe: et salutare tuum
secundum eloquium tuum. Et respondebo
exprobrantibus mihi verbum: quia spe
ravi in sermonibus tuis. Et ne au
feras de ore meo verbum veritatis usque
quaque: quia in iudiciis tuis supsper

tuam Et custodiam legem tuam
semper: in seculum et in seculum seculi. Et am
bulabam in latitudine: quia man
data tua exquisivi. Et loquebar in
testimoniis tuis in conspectu regum:
et non confundebar. Et meditabar in
mandatis tuis: que dilexi. Et leva
vi manus meas ad mandata tua que
dilexi: et exercebar in iustificationibus
Memor esto verbi tui Ttuus·
servo tuo: in quo michi spem
dedisti. Hec me consolata est in hu
militate mea: quia eloquium tuum vivi
ficavit me. Superbi inique agebant
usque quaque: a lege autem tua non declinavi.
Memor fui iudiciorum tuorum a seculo
domine: et consolatus sum. Defectio te
nuit me: pro peccatoribus derelinquenti
bus legem tuam. Cantabiles michi

erant iustificaciones tue: in loco pereg
rinacionis mee. Memor fui nocte nominis
tui domine: et custodivi legem tuam.
Hec facta est michi: quia iustificaciones
tuas exquisivi
Porcio mea domine: dixi custodire
legem tuam. Deprecatus sum
faciem tuam: in toto corde meo: miserere
mei secundum eloquium tuum. Cogitavi
vias meas et converti pedes meos: in tes
timonia tua. Paratus sum et non sum
turbatus: ut custodiam mandata tua.
Funes circumplexi peccatorum sunt me:
et legem tuam non sum oblitus. Media
nocte surgebam ad confitendum tibi: super
iudicia iustificacionis tue. Particeps
ego sum omnium timencium te: et custodi
encium mandata tua. Misericordia tua domine plena
est terra: iustificaciones tuas doce me.

Bonitatem fecisti cum seruo tuo
domine: secundum uerbum tuum. Bonita
tem et disciplinam et scientiam doce me:
quia in mandatis tuis credidi.
Priusquam humiliarer ego deliqui:
propterea eloquium tuum custodiui. Bonus
es tu: et in bonitate tua doce me iustifi
cationes tuas. Multiplicata est super
me iniquitas superborum: ego autem
in toto corde meo scrutabor mandata
tua. Coagulatum est sicut lac cor eorum:
ego uero legem tuam meditatus sum.
Bonum mihi quia humiliasti me: ut dis
cam iustificationes tuas. Bonum mihi
lex oris tui: super milia auri et argenti.
Manus tue fecerunt me et plas
mauerunt me: da mihi intellec
tum ut discam mandata tua. Qui
timent te uidebunt me: et letabuntur

125

quia in verba tua super speravi.
Cognovi dne qz equitas iudicia tua: et i
veritate tua humiliasti me. Fiat mia
tua ut cosolet me: scdm eloqui tuu servo
tuo. Veniat m miseratiões tue et viva:
qz lex tua meditatio mea e. Confundant
supbi qz iniuste iniqtate fecerut i me: ego
aut exercebor i mandatis tuis. Convertat
m timentes te: et q noverut testimonia tua.
Fiat cor meu imaculatu i iustificatoibz
tuis ut n cofundar. Defecit i salutare
tuum aia mea: et i vbu tuu sup
speravi. Defecerut oculi mei i eloqu tuu
dicentes: qn cosolaberis me. Quia fcus
su sic ut i pruina: iustificatoes tuas n su
oblitus. Quot sut dies servi tui: qn fa
cies de psequentibz me iudiciu. Narraverut
m iniqui fabulatioes: s n ut lex tua.
Omnia mandata tua veritas: iniq psecuti
st me adiuva me. Paulominus consumma
verut me i terra: ego aut no dereliqui manda

ta tua. Secundum misericordiam tuam vivifica me: et
custodiam testimonia oris tui.
In eternum domine verbum tuum: permanet in celo. In gene
ratione et generatione veritas tua: fundasti
terram et permanet. Ordinatione tua perseverat
dies: quoniam omnia serviunt tibi. Nisi quod lex tua
meditatio mea est: tunc forte perissem in hu
militate mea. In eternum non obliviscar
iustificationes tuas: quia in ipsis vivificasti
me. Tuus sum ego salvum me fac: quoniam
iustificationes tuas exquisivi. Me expecta
verunt peccatores ut perderent me: testimonia
tua intellexi. Omnis consummationis vidi
finem: latum mandatum tuum nimis.
Quomodo dilexi legem tuam domine: tota die
meditatio mea est. Super inimicos
meos prudentem me fecisti mandato tuo: quia in
eternum mihi est. Super omnes docentes me in
tellexi: quia testimonia tua meditatio mea est.
Super senes intellexi: quia mandata tua
quesivi. Ab omni via mala prohibui pedes

meos: ut custodiam verba tua. A iudiciis
tuis non declinaui: quia tu legem posuisti mi-
chi. Quam dulcia faucibus meis eloquia tua:
super mel ori meo. A mandatis tuis intel
lexi: propterea odiui omnem viam iniquitatis.
Lucerna pedibus meis verbum tuum: et
lumen semitis meis. Iuraui:
et statui custodire iudicia iustitie tue.
Humiliatus sum usquequaque domine: viuifica me
secundum verbum tuum. Voluntaria oris mei
beneplacita fac domine: et iudicia tua doce me.
Anima mea in manibus meis semper: et legem tuam
non sum oblitus. Posuerunt peccatores laqueum mi
chi: et de mandatis tuis non erraui. Hereditate
acquisiui testimonia tua in eternum: quia exulta
tio cordis mei sunt. Inclinaui cor meum ad faci
endas iustificationes tuas in eternum: propter retributionem.
Iniquos odio habui: et legem tuam dilexi. Adiutor
et susceptor meus es tu: et in verbum tuum supersperaui.
Declinate a me maligni: et scrutabor mandata
dei mei. Suscipe me secundum eloquium tuum et viuam:
et non confundas me ab expectatione mea.

Adiuua me & saluus ero : & meditabor in iusti
ficationib; tuis semper. Spreuisti omnes discedentes a
iudiciis tuis : quia iniusta cogitacio eorum. Preuarican
tes reputaui omnes peccatores terre : ideo dilexi testimo
nia tua. Confige timore tuo carnes meas : a iu
diciis enim tuis timui.
Feci iudiciū et iusticiā : ut nō me calumpniā
tib; me. Suscipe seruū tuū i bonū : nō ca
lumpnientur me superbi. Oculi mei defecerunt i sa
lutare tuū : & i eloquium iusticie tue. Fac cū seruo
tuo scdm mīam tuā : et iustificaciones tuas doce me.
Seruus tuus sū ego da m intellectū : ut sciam
testimonia tua. Tempus faciendi dn̄e : dissipa
uerūt legem tuā. Ideo dilexi mandata tua :
super aurū et topazion. Propterea ad omnia
mandata tua dirigebar : omnem viā iniquā odio
Mirabilia testimonia tua : ideo scrutata
scrutata est anima mea. Declaracio ser
monū tuorum illuminat : et itellectū dat paruulis.
Os meū aperui & attraxi spiritū : quia mandata
tua desiderabam. Aspice in me et miserere mei
secundum iudicium diligencium nomen tuū.

nomen tuum. Gressus meos di-
rige secundum eloquium tuum: et
non dominetur mei omnis iniusticia. Re-
dime me a calumpniis hominum:
ut custodiam mandata tua. Facie-
m tuam illumina super servum tuum: et doce
me iustificationes tuas. Exitus
aquarum deduxerunt oculi mei: quia
non custodierunt legem tuam. psalmus
Iustus es domine: et rectum iudi-
cium tuum. Mandasti iusticiam
testimonia tua: et veritatem tuam nimis.
Tabescere me fecit zelus meus: quia obli-
ti sunt verba tua inimici mei. Ignitum
eloquium tuum vehementer: et servus
tuus dilexit illud. Adolescentulus
sum ego et contemptus: iustificationes
tuas non sum oblitus. Iusticia tua
iusticia in eternum: et lex tua veritas.

Tribulacio et angustia invenerũt
me: mandata tua meditacio mea est.
Equitas testimonia tua in eternũ:
intellectũ da michi et vivam. psalm
Clamavi in toto corde exaudi
me dñe: iustificacões tuas
requirã. Clamavi ad te salvũ me
fac: ut custodiã mandata tua. Pre-
veni in maturitate et clamavi: quia
ĩ verba tua supersperavi. Preveneruñt
oculi mei ad te diluculo: ut medita-
rer eloquia tua. Vocẽ meam audi
secundũ misericordiã tuã dñe: et secundũ iudiciũ
tuũ vivifica me. Appropinqua-
verunt persequentes me iniquitati:
a lege autem tua longe facti sunt.
Prope es tu dñe: et omnes vie tue ve-
ritas. Inicio cognovi de testimoniis
tuis: quia in eternum fundasti ea.

l. 26. d

Vide humilitatem meam et
eripe me: quia legem tuam n
non oblitus sum. Iudica iudicium meum
et redime me: propter eloquium tuum uiuifi
ca me. Longe a peccatoribus salus:
quia iustificationes tuas non exqui
sierunt. Misericordie tue multe domine: secundum
iudicium tuum uiuifica me. Multi qui
persequuntur me et tribulant me: a testi
moniis tuis non declinaui. Vidi pre
uaricantes et tabescebam: quia eloquia
tua non custodierunt. Vide quoniam man
data tua dilexi domine: in misericordia tua uiuifi
ca me. Principium uerborum tuorum ueritas:
in eternum omnia iudicia iusticie tue. P.
Principes persecuti sunt me gra
tis: et a verbis tuis formidauit
cor meum. Letabor ego super eloquia
tua: sicut qui inuenit spolia multa.

Iniquitatem odio habui et abominatus sum: legem autem tuam dilexi. Septies in die laudem dixi tibi: super iudicia iusticie tue. Pax multa diligentibus legem tuam: et non est illis scandalum. Expectabam salutare tuum domine: et mandata tua dilexi. Custodivit anima mea testimonia tua: et dilexit ea vehementer. Servavi mandata tua et testimonia tua: quia omnes vie mee in conspectu tuo. Appropinquet deprecatio mea in conspectu tuo domine: iuxta eloquium tuum da michi intellectum. Intret postulacio mea in conspectu tuo: secundum eloquium tuum eripe me. Eructabunt labia mea hymnum: cum docueris me iustificaciones tuas. Pronunciabit lingua mea eloquium

tuū

27 8

Letatus sum in his que dicta 10 22
sunt m: in domu dni ibimus.
Stantes erant pedes nri: in atriis tuis
ierusale. Ierusale que edificatur ut
ciuitas: cuius participacio eius in id ip
sum. Illuc eni ascenderut tribus tri
bus dni: testimoniu isrl ad confitendu
noi dni. Quia illic sederut sedes in
iudicio: sedes sup domu dauid. Roga
te que ad pacem sut ierusalem: et a
bundancia diligentibus te. Fiat pax
in uirtute tua: et abundancia in tur
ribus tuis. Propter fres meos et pro
ximos meos: loquebar pace de te. Propter
domu dni dei nri: quesiui bona tibi.
a. In domum domini letantes ibimus. Ps.
Ad te leuaui oculos meos: qui habi 10 23
tas in celis. Ecce sicut oculi ser
uorum: in manibus dominorum suorum

Sicut oculi ancille in manibus domine sue:
ita oculi nostri ad dominum deum nostrum donec mise
reatur nostri. Miserere nostri domine miserere
nostri: quia multum repleti sumus despectione.
Quia multum repleta est anima nostra: oppro
brium abundantibus & despectio superbis.
Ant. Qui habitas in celis miserere nobis. Ps.
Nisi quia dominus erat in nobis: dicat
nunc israel nisi quia dominus erat in no
bis. Cum exurgerent homines in nos:
forte vivos deglutissent nos. Cum iras
ceretur furor eorum in nos: forsitan aqua
absorbuisset nos. Torrentem pertran
sivit anima nostra: forsitan pertransisset anima
nostra aquam intolerabilem. Benedictus
dominus: qui non dedit nos in captionem dentibus
eorum. Anima nostra sicut passer erepta
est de laqueo venantium. Laqueus contri
tus est et nos liberati sumus. Adiutorium

rium nr̄m in noīe domini: qui fecit
celum et terrā. Ant. Adiutoriū nostrum
in nomine domini. psalm9. 1025
Qui confidunt in dn̄o sicut mons
Syon: nō commouebit' in eternū
qui habitat in ierusalē. Montes in cir
cuitu eius et dn̄s in circuitu populi sui:
ex hoc nunc et usq; in seculū. Quia nō
relinquet virgam peccatorū super sortē
iustorū: ut non extendant iusti ad iniqui
tatem manus suas. Benefac dn̄e bo
nis et rectis corde. Declinantes aut
in obligaciones adducet dn̄s cū opan
tibz iniquitatē: pax super isrl'. Ant. Bn̄
fac domine bonis et rectis corde. psalm9. 1026
In conuertendo dn̄s captiuitatē
Syon: facti sumus sicut consola
ti. Tunc repletū est gaudio os nrm̄
et lingua nostra exultacione. Tunc

dicent inter gentes: magnificavit dominus
facere cum eis. Magnificavit dominus face
re nobiscum: facti sumus letantes.
Converte domine captivitatem nostram: sicut
torrens in austro. Qui seminant
in lacrimis: in exultatione metent.
Euntes ibant et flebant: mittentes
semina sua. Venientes autem veni
ent cum exultatione: portantes mani
pulos suos. Ant. Facti sumus sicut consolati.
Ant. Exultavit spiritus meus in deo salutari meo.
10 Nisi dominus edificaverit domum:
in vanum laboraverunt qui edi
ficant eam. Nisi dominus custodierit ci
vitatem: frustra vigilat qui custodit eam.
Vanum est vobis ante lucem surgere:
surgite postquam sederitis qui mandu
catis panem doloris. Cum dederit di
lectis suis sompnum: ecce heredi

tris dñi filii merces fructus uentris.
Sicut sagitte in manu potentis: ita filii excussorum. Beatus uir qui imple
uit desideriũ suũ ex ipsis: nõ confundet
cũ loquetur inimicis suis in porta.
Beati omnes qui timent dñm: 1028
q̃ ambulant in uiis eius. Labo
res manuũ tuarum quia manducabis:
beatus es et bñ tibi erit. Uxor tua sicut uitis
abundans in lateribus domus tue. Filii
tui sicut nouelle oliuarũ: in circuitu
mense tue. Ecce sic bñdicetur homo qui
timet dñm. Benedicat tibi dñs ex
syon: et uideas bona ierusalem: omnibus
diebus uite tue. Et uideas filios
filiorum tuorum: pacem sup israel. Beati
Sepe expugnauerunt uir q̃ ipleuit desiderũ suũ 1020
uerunt me a iuuentute mea:
dicat nunc israel. Sepe expugnauerunt

me a iuuentute mea: etenim nō potu
erūt m̄. Supra dorsū meū fabricauerūt
peccatores: prolongauerūt iniquitatē
suā. Dñs iustus concidet ceruices
pctōr: cōfundant' et cōuertant' retror
sū omēs q oderūt syon. Fiant sic
fenū tectorū: qd' priusq̄ euellatur
exaruit. De quo nō impleuit ma
nū suā q' metet: et sinū suū q' mani
pulos colliget. Et nō dixerūt q' pte
ribant: bñdiccō dñi sup uos: bñdixi
mus uob' i noīe dñi. Bñdixim' uob' in noīe dñi.
De profundis cla
maui ad te dñe: dñe exaudi
uocē meā. Fiant aures tue itendē
tes: in uocē depcacōis mee. Si ini
quitates obseruaueris dñe: dñe
quis sustinebit. Quia apud te pro
piciacō ē: et propter legem tuam
sustinui te dñe. Sustinuit anima

in ūbo eius: speravit anima ī dño.
Custodia matutina usq; ad noc
te speret israel in dño. Quia apud
dñm mīa et copiosa: apud eum
redempcio. Et ipse redimet isrl:
ex omnibz iniquitatibz eius. De pro
fundis clamaui ad te domine.
Dñe non est exaltatū cor me
um neq; elati sunt oculi
mei. Neq; ambulaui in magnis:
neq; in mirabilibz super me. Si no
humiliter sentiebam: sed exaltaui
animam meam. Speret isrl in
domino: ex hoc nunc et usq; in secu
Speret isrl in domino. Res. Tuum-
pxisti humilitatē meā dñe deus meus.
Memento domine dauid: et
et omnis mansuetudinis
eius. Sicut iurauit domino: uo
icut ablactatus est sup matrem
suam ita retribucio in aīa mea.

tum uouit deo iacob. Si introiero
in tabernaculum domus mee: si
ascendero in lectum strati mei.
Si dedero sompnum oculis meis:
et palpebris meis dormitationem.
Et requiem temporibus meis do-
nec inueniam locum domino: ta-
bernaculum deo iacob. Ecce au
diuimus eam in effrata: inueni-
mus eam in campis silue. In
troibimus in tabernaculum eius:
adorabimus in loco ubi steterunt
pedes eius. Surge domine in
requiem tuam: tu et archa sancti
ficationis tue. Sacerdotes tui
induantur iusticiam: et sancti
tui exultent. Propter dd seruum tuum:
n̄ auertas faciem xp̄i tui. Iurauit dn̄s dd
ueritatem et n̄ frustrabitur eam: de fructu uē

tris tui ponam super sedem tuam.
Si custodierint filii tui testamentum
meum: et testimonia mea hec que do
cebo eos. Et filii eorum usque in seculum:
sedebunt super sedem tuam. Quoniam ele
git dominus syon: elegit eam in habita
tionem sibi. Hec requies mea in seculum
seculi: hic habitabo quoniam elegi eam.
Viduam eius benedicens benedicam:
pauperes eius saturabo panibus. Sacer
dotes eius induam salutari: et sancti eius
exultatione exultabunt. Illuc produ
cam cornu david: paravi lucernam
christo meo. Inimicos eius induam con
fusione: super ipsum autem efflorebit
sanctificatio mea. a. Et omnis mansuetudinis eius.
Ecce quam bonum et quam iocun
dum: habitare fratres in unum.
Sicut unguentum in capite: quod

descendit in barbam barbam aaron.
Quod descendit in oram vestimenti
eius: sicut ros hermon qui descendit
in montem syon. Quia illic mandavit
dominus benedictionem: et vitam usque in seculum.
Ant. Ecce quam bonum et quam iocundum.
1034 Ecce nunc benedicite dominum: omnes
servi domini. Qui statis in domo
domini: in atriis domus dei nostri. In noc
tibus extollite manus vestras in sancta: et be
nedicite dominum. Benedicat te dominus
ex syon: qui fecit celum et terram. Ant.
Miserere mihi domine et exaudi orationem meam.
1035 Laudate nomen domini: laudate ser
vi dominum. Qui statis in domo
domini: in atriis domus dei nostri. Lauda
te dominum quia bonus dominus: psallite no
mini eius quoniam suave. Qui iacob ele
git sibi dominum: israel in possessionem

sibi. Quia cognovi quod magnus
est dominus: et deus noster pre omnibus diis. Omnia
quecumque voluit dominus fecit in
celo et in terra: in mari et in omnibus
abyssis. Educens nubes ab extremo
terre: fulgura in pluviam fecit. Qui pro
ducit ventos de thesauris suis: qui
percussit primogenita egipti ab homine
usque ad pecus. Et misit signa et pro
digia in medio tui egipte: in pharao
nem et in omnes servos eius. Qui
percussit gentes multas: et occidit re
ges fortes. Seon regem amorreorum:
et og regem basan: et omnia regna cha
naan. Et dedit terram eorum hereditatem
hereditatem israel populo suo. Domine no
men tuum in eternum: domine memoriale
tuum in generatione et generationem. Q
uia iudicabit dominus populum

6 28 r d

suum: et in servis suis deprecabitur.
Simulacra gentium argentum et
aurum: opera manuum hominum. Os
habent et non loquentur: oculos
habent et non videbunt. Aures ha-
bent et non audient: neque enim est spiritus in
ore ipsorum. Similes illis fiant qui faci-
unt ea: et omnes qui confidunt in eis.
Domus israel benedicite domino: domus aa-
ron benedicite domino. Domus levi be-
nedicite domino: qui timetis dominum benedicite
domino. Benedictus dominus ex syon: qui ha-
bitat in ierusalem. Ant. Omnia quecumque voluit.

1036

Confitemini domino quoniam bonus.
quoniam in eternum misericordia eius.

2

Confitemini deo deorum.
Confitemini domino dominorum.
Qui facit mirabilia magna solus.
Qui fecit celos in intellectu.

Qui firmauit terram super aquas.
Qui fecit luminaria magna.
Solem in potestatem diei
Lunam et stellas in potestatem noctis.
Qui percussit egiptum cum primogenitis eorum
Qui eduxit israel de medio eorum
In manu potenti et brachio excelso.
Qui diuisit mare rubrum in diuisiones
Et eduxit israel per medium eius
Et excussit pharaonem et uirtutem eius
in mari rubro. Qui traduxit populum
suum per desertum. Qui percussit reges mag
nos. Et occidit reges fortes.
Seon regem amorreorum
Et og regem basan.
Et dedit terram eorum hereditatem
Hereditatem israel seruo suo. Quia in
humilitate nostra memor fuit nostri. Et
redemit nos ab inimicis nostris.

Qui dat escam omni carni.
Confitemini deo celi. Confitemini
domino dominorum: quoniam in eternum misericordia eius.
Quoniam in eternum misericordia eius. Psalmus
Super flumina babilonis illic se
dimus et flevimus: dum recor
daremur syon. In salicibus in medio eius
suspendimus organa nostra. Quia illic
interrogaverunt nos qui captivos dux
erunt nos verba cantionum. Et qui abdux
erunt nos: hymnum cantate nobis de can
ticis syon. Quomodo cantabimus can
ticum domini: in terra aliena. Si oblitus fue
ro tui ierusalem: oblivioni detur dextera
mea. Adhereat lingua mea faucibus meis:
si non meminero tui. Si non proposuero ierusa
lem: in principio leticie mee. Memor
esto domine filiorum edom: in diem ierusalem.
Qui dicunt exinanite: exinanite usque

ad fundamentum

ad fundamentum in ea. Filia babilonis
misera: beatus qui retribuet tibi retri
butionem tuam quam retribuisti nobis.
Beatus qui tenebit: et allidet paruulos
suos ad petram. Et hympnum cantate nobis de
Confitebor tibi domine in canticis
toto corde meo: quoniam audisti syon
verba oris mei. In conspectu ange
lorum psallam tibi: adorabo ad templum
sanctum tuum et confitebor nomini tuo.
Super misericordiam tuam et veritatem tuam: quoniam mag
nificasti super omne nomen sanctum tuum.
In quacumque die invocavero te ex
audi me: multiplicabis in anima mea
virtutem. Confiteantur tibi domine omnes
reges terre: quia audierunt omnia ver
ba oris tui. Et cantent in viis domini: quoniam
magna est gloria domini. Quoniam excelsus
dominus et humilia respicit: et alta

a longe cognoscit. Si ambulauero in
medio tribulacionis uiuificabis me: et
sup iram inimicorum meorum extendisti ma
num tuam. et saluum me fecit dextera
tua. Dominus retribuet p me: domine mia
tua in sclm. opa manuum tuarum ne despici
as. A In conspectu angelorum psallam tibi deus
139 Domine probasti me et cognouisti me: tu cognouisti sessionem
meam et resurrectionem meam. Intel
lexisti cogitaciones meas de longe:
semitam meam et funiculum meum in
uestigasti. Et omnes uias meas preui
disti: quia non est sermo in lingua mea.
Ecce tu domine tu cognouisti omnia nouis
sima et antiqua: tu formasti me et po
suisti sup me manum tuam. Mirabilis
facta est sciencia tua ex me: confortata
est: et non potero ad eam. Quo ibo a spi

ritu tuo: et quo a facie tua fugiam.
Si ascendero in celum tu illic es: si des
cendero ad infernum ades. Si sumpse
ro pennas meas diluculo: et habita
vero in extremis maris. Etenim illuc
manus tua deducet me: et tenebit me
dextera tua. Et dixi forsitan tenebre
conculcabunt me: et nox illuminacio
mea in deliciis meis. Quia tenebre non
obscurabuntur a te: et nox sicut dies
illuminabitur: sicut tenebre eius ita et
lumen eius. Quia tu possedisti renes
meos: suscepisti me de utero matris
mee. Confitebor tibi quia terribiliter
magnificatus es mirabilia opera tua:
et anima mea cognoscet nimis. Non est
occultatum os meum a te quod fecisti
in occulto: et substancia mea in inferio
ribus terre. Imperfectum meum viderunt

oculi tui: et in libro tuo omnes scribentur
dies formabuntur et nemo in eis. Michi
autem nimis honorificati sunt amici
tui deus: nimis confortatus est principatus
eorum. Dinumerabo eos et super arenam
multiplicabuntur: exurrexi et adhuc
sum tecum. Si occideris deus peccatores:
viri sanguinum declinate a me. Quia
dicitis in cogitatione: accipient in vani
tate civitates suas. Nonne qui oderunt
te domine oderam: et super inimicos tuos tabes
cebam. Perfecto odio oderam illos: inimi
ci facti sunt michi. Proba me deus et scito
cor meum: interroga et cognosce semitas
meas. Et vide si via iniquitatis in me
est: et deduc me in via eterna. Ant. Domine pro
basti me et cognovisti me. Psalmus.
Eripe me domine ab homine malo:
a viro iniquo eripe me. Qui co-

gitauerunt iniquitates in corde: tota
die constituebant prelia. Acuerunt lin
guam suam sicut serpentis: uenenum aspi
dum sub labiis eorum. Custodi me domine de
manu peccatoris: ab hominibus iniquis
eripe me. Qui cogitauerunt supplanta
re gressus meos: absconderunt superbi la
queum michi. Et funes extenderunt in
laqueum: iuxta iter scandalum posuerunt
michi. Dixi domino deus meus es tu: exau
di domine uocem deprecationis mee. Domine
domine uirtus salutis mee: obum
brasti super capud meum in die belli.
Ne tradas me domine a desiderio meo pec
catori: cogitauerunt contra me ne dere
linquas me ne forte exaltentur. Capud
circuitus eorum: labor labiorum ipsorum operiet
eos. Cadent super eos carbones: in ig
nem deicies eos: in miseriis non subsis

tem. Vir linguosus non dirigetur
in terra: virum iniustum mala capient in inte-
ritu. Cognovi quia faciet dominus iudicium
inopis: et vindictam pauperum. Verump-
tamen iusti confitebuntur nomini tuo: et
habitabunt recti cum vultu tuo. Ant. Ab homine
iniquo libera me domine. psalmus
1041 Domine clamavi ad te exaudi me: in-
tende voci mee cum clamavero
ad te. Dirigatur oratio mea sicut incen-
sum in conspectu tuo: elevatio manu-
um mearum sacrificium vespertinum. Pone
domine custodiam ori meo: et ostium circumstan-
cie labiis meis. Non declines cor meum
in verba malicie: ad excusandas excusa-
tiones in peccatis. Cum hominibus operan-
tibus iniquitatem: et non communicabo
cum electis eorum. Corripiet me iustus
in misericordia et increpabit me: oleum

298

autem peccatoris non impinguet
capud meum. Quia adhuc et oratio mea
in beneplacitis eorum: absorti sunt iuncti
petre iudices eorum. Audient verba mea
quoniam potuerunt: sicut crassitudo terre erup
ta est super terram. Dissipata sunt ossa nostra
secus infernum: quia ad te domine domine
oculi mei: in te speravi non auferas
animam meam. Custodi me a laqueo quem
statuerunt michi: et ab scandalis operanci
um iniquitatem. Cadent in retiaculo
eius peccatores: singulariter sum ego
donec transeam. Ant. Domine clamavi ad te.
Voce mea ad dominum clamavi: exaudi me
um: voce mea ad dominum deprecatus
sum. Effundo in conspectu eius orationem
meam: et tribulacionem meam ante ipsum
pronuncio. In deficiendo ex me spiritum me
um: et tu cognovisti semitas meas.

Q

1043

In via hac qua ambulabam: abscon-
derunt laqueum mihi. Considerabam ad
dexteram et videbam: et non erat qui cognos-
ceret me. Periit fuga a me: et non est
qui requirat animam meam. Clamavi ad
te domine dixi tu es spes mea: porcio mea
in terra viventium. Intende ad depreca-
cionem meam: quia humiliatus sum
nimis. Libera me a persequentibus
me: quia confortati sunt super me. Ed
Educ de custodia animam meam ad
confitendum nomini tuo: me expectant
iusti donec retribuas michi. ℟ Porcio
mea domine sit in terra viventium. ℟ Suscepit
deus israel puerum suum sicut locutus est ad abraham
et semini eius et exaltavit humiles usque in
Domine exaudi oracionem meam:
auribus percipe obsecracionem
meam: in veritate tua exaudi me

in tua iusticia. Et non intres in iu-
dicium cũ servo tuo: quia non iustifi-
cabitur in conspectu tuo omnis vivens.
Quia psecutus est inimicus aĩam
meam: humiliavit in terra vitam meã.
Collocavit me in obscuris sicut mor-
tuos sclĩ: et anxiatus est sup me spũs
meus in me turbatũ ẽ cor meum.
Memor fui dierũ antiquorũ: medita-
tus sũ in omnibz opibz tuis: in factis
manuũ tuarũ meditabar. Expandi
manus meas ad te: aĩa mea sicut ter-
ra sine aq tibi. Velociter exaudi me
dñe: defecit sps meus. Non avertas faci-
em tuã a me: et similis ero descendenti-
bus in lacũ. Auditam fac michi ma-
ne mĩam tuam: quia in te speravi.
Notã fac michi viam in qua ambu-
lem: quia ad te levavi animam meã.

Eripe me de inimicis meis domine
ad te confugi: doce me facere volun
tatem tuam: quia deus meus es tu. Spiritus
tuus bonus deducet me in terram rec
tam: propter nomen tuum domine vivificabis
me in equitate tua. Educes de tri
bulatione animam meam: et in misericordia tua
disperdes inimicos meos. Et perdes omnes
qui tribulant animam meam: quoniam ego
servus tuus sum.

10 44

Benedictus dominus deus meus qui do
cet manus meas ad prelium et digi
tos meos ad bellum. Misericordia mea et refugi
um meum: susceptor meus et liberator
meus. Protector meus et in ipso speravi:
qui subdis populum meum sub me.
Domine quid est homo quia innotuisti
ei: aut filius hominis quia reputas
eum. Homo vanitati similis factus

1509.d

est: dies eius sicut umbra preterit.
Domine inclina celos tuos et descende:
tange montes et fumigabunt.
Fulgura choruscationem et dissipabis
eos: emitte sagittas tuas et contur-
babis eos. Emitte manũ tuã de alto:
eripe me et libera me de aquis multis.
et de manu filiorum alienorum. Quorum
os locutũ ẽ vanitatẽ: et dextera eorum
dextera iniquitatis. Deus canticum
novum cantabo tibi: in psalterio deca-
cordo psallam tibi. Qui das salutem
regibus qui redemisti david servum tuum:
de gladio maligno eripe me. Et erue
me de manu filiorum alienorum: quorum
os locutũ est vanitatẽ: et dextera eorum
dextera iniquitatis. Quorum filii sicut
novelle plantationes: in iuventute
sua. Filie eorum composite: circum-

36 / d.

uate templi. Promptuaria eorum
plena: eructantia ex hoc in illud. O
ues eorum fetose abundantes in egres
sibus suis: boues eorum crasse. Non est
ruina macerie neque transitus: neque cla
mor in plateis eorum. Beatum dixerunt
populum cui hec sunt: beatus populus cuius dominus
deus eius. Ant. Benedictus dominus deus meus. Ps.
1045 Exaltabo te deus meus rex: et bene
dicam nomini tuo in seculum et in seculum
seculi. Per singulos dies benedicam
tibi: et laudabo nomen tuum in seculum et
in seculum seculi. Magnus dominus et lauda
bilis nimis: et magnitudinis eius
non est finis. Generatio et generatio
laudabit opera tua: et potentiam tuam
pronunciabunt. Magnificentiam
glorie sanctitatis tue loquentur: et mira
bilia tua narrabunt. Et uirtutem

36

terribilium tuorum dicent: et mag
nitudinem tuã narrabunt. Memo
riam abundancie suauitatis tue
eructabũt: et iusticia tua exultabũt
Miserator et misericors dñs: paciẽs
et multũ misericors. Suauis dñs
uniuersis: et miseraciões eius super
omnia opa eius. Confiteantur tibi
dñe omnia opera tua: et sancti tui be
nedicant tibi. Gloriam regni tui di
cent: potenciam tuã loquentur. Ut
notã faciant filiis hominũ pote
nciam tuã: et gloriã magnificencie
regni tui. Regnũ tuũ regnũ omnium se
culorum: et dñacio tua in omni generacio
ne et generacõne. Fidelis dñs in om
nibus verbis suis: et sanctus in omnibus ope
ribus suis. Alleuat dñs omnes qui cor
ruunt: et erigit omnes elisos. Oculi

omniū in te sperant: et tu das escam
illorum in tempore oportuno. Aperis tu
manū tuā: et imples omne animal be
nedictione. Iustus dns in omnibus viis
suis: et sanctus in omnibus operibus suis.
Prope est dns omnibus invocantibus eū:
omnibus invocantibus eū in veritate.
Voluntatē timentiū se faciet: et dep
recationē eorum exaudiet. et salvos faciet
eos. Custodit dns omnes diligentes
se: et omnes peccatores disperdet. Lauda
cionē dni loquetur os meū: et be
nedicat omnis caro nomini sco eius in seculum et
in seculum seculi. R. In eternū et in seculum seculi.
Lauda anima mea dnm: laudabo do
minū in vita mea. psallam deo
meo quamdiu fuero. Nolite confidere
in principibus: in filiis hominū in quibus
non est salus. Exibit spiritus eius et

reuertetur in terram suam: in illa die
peribunt omnes cogitaciones eorum. Beatus
cuius deus iacob adiutor eius: spes eius
in domino deo ipsius qui fecit celum et ter
ram mare et omnia que in eis sunt. Qui
custodit veritatem in seculum: facit iudi
cium iniuriam pacientibus: dat escam esu
rientibus. Dominus soluit compeditos: dominus
illuminat cecos. Dominus erigit elisos:
dominus diligit iustos. Dominus custodit adue
nas: pupillum et viduam suscipiet et
vias peccatorum disperdet. Regnabit
dominus in secula deus tuus syon: in gene
racione et generacionem. Ant. Laudabo dominum in vita
Laudate dominum quoniam bonus Vita mea.
psalmus: deo nostro sit iocunda
decoraque laudacio. Edificans ierusa
lem dominus: dispersiones israelis congrega
bit. Qui sanat contritos corde: et alli

gat contritiones eorum. Qui numerat
multitudinem stellarum: et omnibus eis
nomina vocat. Magnus dominus noster et mag
na virtus eius: et sapientie eius non est
numerus. Suscipiens mansuetos
dominus: humilians autem peccatores usque
ad terram. Precinite domino in confessio
ne: psallite deo nostro in cythara. Qui ope
rit celum nubibus: et parat terre pluviam.
Qui producit in montibus fenum: et her
bam servituti hominum. Qui dat iu
mentis escam ipsorum: et pullis corvorum
invocantibus eum. Non in fortitudine equi
voluntatem habebit: nec in tibiis viri
beneplacitum erit ei. Beneplacitum est
domino super timentes eum: et in eis qui spe
rant super misericordia eius. ℟ Deo nostro iocunda sit
Lauda ierusalem dominum: laudatio.
lauda deum tuum syon. Quoniam

1048

confortavit

confortavit seras portarum tuarum : benedix
it filios tuos in te. Qui posuit fines tuos pacem
et adipe frumenti saciat te. Qui emittit elo
quium suum terre : velociter currit sermo eius.
Qui dat nivem sicut lanam : nebulam sicut cine
rem spargit. Mittit cristallum suam sicut
buccellas : ante faciem frigoris eius quis sus
tinebit. Emittet verbum suum et liquefaciet
ea : flabit spiritus eius et fluent aque. Qui
annunciat verbum suum iacob : iusticias et
iudicia sua israel. Non fecit taliter omni nati
oni : et iudicia sua non manifestavit eis.
Antiphona. Lauda ierusalem dominum. psalmus.
Laudate dominum de celis : laudate eum
in excelsis. Laudate eum omnes an
geli eius : laudate eum omnes virtutes eius.
Laudate eum sol et luna : laudate eum
omnes stelle et lumen. Laudate eum
celi celorum : et aque que super celos sunt

laudent nomen domini. Quia ipse dixit et
facta sunt: ipse mandavit et creata sunt. S
tatuit ea in eternum et in seculum seculi: preceptum
posuit et non preteribit. Laudate dominum de terra:
dracones et omnes abyssi. Ignis grando
nix glacies spiritus procellarum: que faciunt ver
bum eius. Montes et omnes colles: ligna
fructifera et omnes cedri. Bestie et universa pe
cora: serpentes et volucres pennate. Reges terre
et omnes populi: principes et omnes iudices terre.
Iuvenes et virgines senes cum iunioribus:
laudent nomen domini: quia exaltatum est
nomen eius solius. Confessio eius super
celum et terram: et exaltavit cornu populi sui. H
ymnus omnibus sanctis eius: filiis israel populo
appropinquanti sibi. psalmus. .xxv.
Cantate domino canticum novum: laus eius
in ecclesia sanctorum. Letetur israel in eo qui
fecit eum: et filie syon exultent in rege suo.

Laudent nomen eius in choro: in tympano
et psalterio psallant ei. Quia beneplacitum
est domino in populo suo: et exaltabit mansuetos
in salutem. Exultabunt sancti in gloria: le
tabuntur in cubilibus suis. Exultationes
dei in gutture eorum: et gladii ancipites in
manibus eorum. Ad faciendam vindictam in na
tionibus: increpationes in populis. Ad alli
gandos reges eorum in compedibus: et nobiles
eorum in manicis ferreis. Ut faciant in eis
iudicium conscriptum: gloria hec est omnibus
sanctis eius. psalmus.
Laudate dominum in sanctis eius: lauda
te eum in firmamento virtutis eius.
Laudate eum in virtutibus eius: laudate eum
secundum multitudinem magnitudinis eius.
Laudate eum in sono tube: laudate eum in
psalterio et cythara. Laudate eum in tym
pano et choro: laudate eum in cordis et

10 f°

organo. Laudate eum in cymbalis beneso
nantibus: laudate eum in cymbalis iubilatio
nis omnis spiritus laudet dominum. Ne reminiscaris
domine delicta nostra vel parentum nostrorum neque vindictam
sumas de peccatis nostris. Parce domine parce populo tuo quem
redemisti precioso sanguine tuo et ne in eternum irasca
ris nobis et ne des in hereditatem tuam in perditionem.
Confitebor tibi domine quoniam ira
tus es mihi: conversus est
furor tuus et consolatus
es me. Ecce deus salva
tor meus: fiducialiter agam et non timebo.
Quia fortitudo mea et laus mea dominus: et
factus est mihi in salutem. Haurietis
aquas in gaudio de fontibus salvatoris: et
dicetis in illa die confitemini domino et
invocate nomen eius. Notas facite in po
pulis adinventiones eius: mementote
quoniam excelsum est nomen eius. Cantate

domino qui magnifice fecit: annunciate
hoc in universa terra. Exulta et lauda ha
bitatio syon: quia magnus in medio tu
Ego dixi in dimidio die | sanctus israel.
rum meorum: vadam ad portas infe
ri. Quesivi residuum annorum meorum:
dixi non videbo dominum deum in terra viventium.
Non aspiciam hominem ultra: et habita
torem quietis. Generatio mea ablata
est et convoluta est a me: quasi tabernaculum
pastorum. Precisa est velut a texente vita
mea: dum adhuc ordirer succidit me: de
usque ad vesperam finies me. Sperabam
usque ad mane: quasi leo sic contrivit omnia
ossa mea. De mane usque ad vesperam
finies me: sic pullus hirundinis sic cla
mabo: meditabor ut columba. Attenu
ati sunt oculi mei: suspicientes in excelsum.
Domine vim patior responde pro me: quid

dicam aut quid respondebit michi cum
ipse fecerim. Recogitabo omnes annos
meos in amaritudine anime mee. Domine si
sic vivitur et in talibus vita spiritus mei cor
ripies me et vivificabis me et ecce in pa
ce amaritudo mea amarissima. Tu
autem eruisti animam meam ut non periret: pro
iecisti post tergum tuum omnia peccata mea.
Quia non infernus confitebitur tibi
neque mors laudabit te: non expectabunt
qui descendunt in lacum veritatem tuam.
Vivens vivens ipse confitebitur tibi
sicut et ego hodie: pater filiis notam
faciet veritatem tuam. Domine salvum me fac
et psalmos nostros cantabimus: cunctis
diebus vite nostre in domo domini. Psalmus
Exultavit cor meum in domino: et exal
tatum est cor meum in deo meo.
Dilatatum est os meum super inimi

os meos: quia letata sum in salutari
tuo. Non est sanctus ut est dominus: neque
enim est alius extra te et non est fortis sicut
deus noster. Nolite multiplicare loqui sub
limia gloriantes. Recedant vetera de ore
vestro quia deus scientiarum dominus: et ipsi
preparantur cogitationes. Arcus fortium
superatus est: et infirmi accincti sunt robore.
Repleti prius pro panibus se locaverunt:
et famelici saturati sunt. Donec steri
lis peperit plurimos: et que multos habe
bat filios infirmata est. Dominus mortifi
cat et vivificat: deducit ad inferos et re
ducit. Dominus pauperem facit et ditat:
humiliat et sublevat. Suscitat de pul
vere egenum: et de stercore erigens pauperem.
Ut sedeat cum principibus: et solium glorie
teneat. Domini enim sunt cardines terre: et
posuit super eos orbem. Pedes sanctorum

suorum servabit: et impii in tenebris con-
ticescent quia non in fortitudine sua robora-
bitur vir. Dominum formidabunt adversarii
eius: et super ipsos in celis tonabit. Dominus
iudicabit fines terre et dabit imperium regi
suo: et sublimabit cornu christi sui. psalm

Cantemus domino gloriose enim hono-
rificatus est: equum et ascensorem
deiecit in mare. Fortitudo mea et laus
mea dominus: et factus est michi in salutem.
Iste deus meus et glorificabo eum:
deus patris mei et exaltabo eum. Dominus qua-
si vir pugnator omnipotens nomen eius:
currus pharaonis et exercitum eius proiecit
in mare. Electi principes eius submersi
sunt in mari rubro: abyssi operuerunt
eos: descenderunt in profundum quasi lapis.
Dextera tua domine magnificata est in for-
titudine: dextera tua domine percussit

inimicum: et in multitudine glorie
tue deposuisti adversarios meos.
Misisti iram tuam que devoravit
eos sicut stipulam: in spiritu furoris tui
congregate sunt aque. Stetit unda
fluens congregate sunt abyssi: in me
dio maris. Dixit inimicus persequar
et comprehendam: dividam spolia imple
bitur anima mea. Evaginabo gladium
meum: interficiet eos manus mea. Flavit
spiritus tuus et operuit eos mare: submersi
sunt quasi plumbum in aquis vehemen
tibus. Quis similis tui in fortibus domine:
quis similis tui magnificus in sancti
tate: terribilis atque laudabilis et faci
ens mirabilia. Extendisti manum
tuam: et devoravit eos terra. Dux fu
isti in misericordia tua: populo quem redemisti
Et portasti eum in fortitudine tua

ad habitaculum sanctum tuum.
Ascenderunt populi et irati sunt: dolo
res obtinuerunt habitatores philisti
im. Tunc conturbati sunt principes
edom: robustos moab obtinuit tremor
obriguerunt omnes habitatores cha
naan. Irruat super eos formido et
pavor: in magnitudine brachii tui.
Fiant immobiles quasi lapis donec
pertranseat populus tuus domine: donec per
transeat populus tuus iste quem possedisti.
Introduces eos et plantabis in mon
te hereditatis tue: firmissimo habi
taculo tuo: quod operatus es domine.
Sanctuarium tuum domine quod firma
uerunt manus tue: dominus regnabit
in eternum et ultra. Ingressus est
enim eques pharao cum curribus et equitibus
in mare: et reduxit super eos dominus

aquas maris. Filii autem israhel
ambulauerunt per siccum in medio eius.
Domine audiui auditum tuum et ti-
mui. Domine opus tuum in medio
annorum uiuifica illud. In medio an-
norum notum facias; cum iratus fueris
misericordie recordaberis. Deus ab austro
ueniet et sanctus de monte pharan. Ope-
ruit celos gloria eius et laudis eius
plena est terra. Splendor eius ut lux
erit; cornua in manibus eius. Ibi est
abscondita fortitudo eius; ante faciem
eius ibit mors. Egredietur diabolus
ante pedes eius. Stetit et mensus est terram.
Aspexit et dissoluit gentes et contriti
sunt montes seculi. Incuruati sunt col-
les mundi ab itineribus eternitatis eius.
Pro iniquitate uidi tentoria ethio-
pie; turbabuntur pelles terre madian.

Numquid in fluminibus iratus es domi-
ne: aut in fluminibus furor tuus: vel in
mari indignacio tua. Qui ascendes super
equos tuos: quadrige tue salvacio.
Suscitans suscitabis arcum tuum: iura-
menta tribubus que locutus es. Fluvios
scindes terre viderunt et doluerunt mon-
tes: gurges aquarum transiit. Dedit
abyssus vocem suam: altitudo manus
suas levavit. Sol et luna steterunt in ha-
bitaculo suo in luce sagittarum tuarum
ibunt in splendore fulgurantis haste tue.
In fremitu conculcabis terram: in furore
obstupefacies gentes. Egressus es in salu-
tem populi tui: in salutem cum christo tuo. Per-
cussisti caput de domo impii: denudasti
fundamentum usque ad collum. Maledixis-
ti sceptris eius capita bellatorum eius: ve-
nientibus ut turbo ad dispergendum me.
Exultacio eorum: sicut eius qui devorat

pauperem in abscondito. Viam fecisti
in mari equis tuis in luto aquarum multa-
rum. Audivi et conturbatus est venter
meus: a voce contremuerunt labia mea.
Ingrediatur putredo in ossibus meis:
et subter me scatcat. Ut requiescam in die
tribulacionis: ut ascendam ad populum accinc-
tum nostrum. Ficus enim non florebit: et erit
germen in vineis. Mentietur opus olive
et arva non afferent cibum. Abscindetur de
ovili pecus: et non erit armentum in presepi-
bus. Ego autem in domino gaudebo: et exultabo
in deo ihesu meo. Deus dominus fortitudo mea:
et ponet pedes meos quasi cervorum. Et super
excelsa mea deducet me victor in psalmis.
Audite celi que loquor.
audiat terra verba oris mei. Con-
crescat in pluviam doctrina mea: fluat
ut ros eloquium meum. Quasi ymber

super herbam: et quasi stille super gramina
quia nomen domini invocabo. Date mag
nificentiam deo nostro: dei perfecta sunt opera et
omnes vie eius iudicia. Deus fidelis et
absque ulla iniquitate iustus et rectus: pec
caverunt ei et non filii eius in sordibus. Gene
ratio prava atque perversa. Hec ccine reddis domino
popule stulte et insipiens. Numquid non
ipse est pater tuus qui possedit te: et fecit et creavit
te. Memento dierum antiquorum: cogita
generationes singulas. Interroga pa
trem tuum et annunciabit tibi: maiores tuos
et dicent tibi. Quando dividebat altis
simus gentes: qui separabat filios adam.
Constituit terminos populorum: iuxta
numerum filiorum israel. Pars autem domini po
pulus eius: iacob funiculus hereditatis
eius. Invenit eum in terra deserta: in lo
co horroris et vaste solitudinis. Circum

duxit eum et docuit: et custodivit quasi
pupillam oculi sui. Sicut aquila provocans
ad volandum pullos suos: et super eos
volitans. Expandit alas suas et assump-
sit eos: atque portavit in humeris suis.
Dominus solus dux eius fuit: et non erat cum
eo deus alienus. Constituit eum super excel-
sam terram: ut comederet fructus agrorum.
Ut sugeret mel de petra: oleumque de saxo du-
rissimo. Butirum de armento et lacte ovi-
um cum adipe agnorum et arietum filiorum basan
Et hircos cum medulla tritici: et sanguinem
uve biberet meracissimum. Incrassatus
est dilectus et recalcitravit: incrassatus
impinguatus dilatatus. Dereliquit
deum factorem suum: et recessit a deo salutari
suo. Provocaverunt eum in diis alienis:
et in abominationibus ad iracundiam con-
citaverunt. Et immolaverunt demoniis

et non deo: diis quos ignorabant. Novi
recentesque venerunt: quos non coluerunt pa
tres eorum. Deum qui te genuit dereliquis
ti: et oblitus es domini creatoris tui. Vidit
dominus et ad iracundiam concitatus est: quia
provocaverunt eum filii sui et filie. Et ait:
abscondam faciem meam ab eis: et considerabo
novissima eorum. Generatio enim perversa
est: et infideles filii. Ipsi me provocaverunt
in eo quod non erat deus: et irritaverunt in
vanitatibus suis. Et ego provocabo eos
in eo qui non est populus: et in gente stulta
irritabo eos. Ignis succensus est in furo
re meo: et ardebit usque ad inferni novis
sima. Devorabitque terram cum germine
suo: et montium fundamenta comburet.
Congregabo super eos mala: et sagit
tas meas complebo in eis. Consumentur
fame: et devorabunt eos aves morsu

amarissimo

amarissimo. Dentes bestiarum immit-
tam in eos: cum furore trahentium super ter-
ram atque serpentium. Foris vastabit
eos gladius et intus pavor: iuvenem
simul ac virginem lactantem: cum homine
sene. Et dixi ubi nam sunt: cessare faciam
ex hominibus memoriam eorum. Sed propter
iram inimicorum distuli: ne forte super-
birent hostes eorum. Et dicerent manus
nostra excelsa: et non dominus fecit hec omnia.
Gens absque consilio est et sine prudentia
utinam saperent et intelligerent ac novis-
sima providerent. Quomodo persequeba-
tur unus mille: et duo fugarent
decem milia. Nonne ideo quia deus
suus vendidit eos: et dominus conclusit
illos. Non enim est deus noster ut dii eorum:
et inimici nostri sunt iudices. De vinea
sodomorum vinea eorum: et de sub-

urbanis gomorre. Uua eorum uua
fellis: et botri amarissimi. Fel dra
conum uinum eorum: et uenenum aspidum
insanabile. Nonne hec condita
sunt apud me: et signata in thesauris
meis. Mea est ultio et ego retribuam
in tempore: ut labatur pes eorum.
Iuxta est dies perditionis: et adesse
festinant tempora. Iudicabit
dominus populum suum: et in seruis suis
miserebitur. Uidebit quod infir
mata sit manus: et clausi quoque
defecerunt: residuique consumpti
sunt. Et dicent ubi sunt dii eorum:
in quibus habebant fiduciam. De
quorum uictimis comedebant adipes:
et bibebant uinum libaminum. Sur
gant et opitulentur uobis: et in
necessitate uos protegant. Uide

te quod ego sum solus: et non sit alius
deus preter me. Ego occidam et ego uiue-
re faciam: percutiam et ego sanabo: et non
est qui de manu mea possit eruere.
Leuabo ad celum manum meam: et
dicam uiuo ego in eternum. Si acuero
ut fulgur gladium meum: et arripuerit
iudicium manus mea. Reddam ulcio-
nem hostibus meis: et his qui oderunt
me retribuam. Inebriabo sagittas
meas sanguine: et gladius meus
deuorabit carnes. De cruore occisorum:
et de captiuitate nudati inimicorum capi-
tis. Laudate gentes populum eius: quia
sanguinem seruorum suorum ulciscetur.
et uindictam retribuet in hostes eorum:
et propicius erit terre populi sui.
Te deum laudamus: te dominum
confitemur. Te eternum

patrem omnis terra veneratur. Tibi
omnes angeli: tibi celi et universe potesta
tes. Tibi cherubin et seraphin in
cessabili voce proclamant. Sanctus. Sanctus.
Sanctus. Dominus deus sabaoth. Pleni sunt
celi et terra: maiestatis glorie tue.
Te gloriosus apostolorum chorus.
Te prophetarum laudabilis numerus.
Te martyrum candidatus: laudat ex
ercitus. Te per orbem terrarum sancta
confitetur ecclesia. Patrem immense
maiestatis. Venerandum tuum ve
rum et unicum filium. Sanctum quoque pa
raclitum spiritum. Tu rex glorie christe. Tu
patris sempiternus es filius.
Tu ad liberandum suscepturus ho
minem: non horruisti virginis ute
rum. Tu devicto mortis aculeo:
aperuisti credentibus regna celorum.

Tu ad dexteram dei sedes: in gloria
patris. Iudex crederis esse venturus.
Te ergo quesumus tuis famulis
subveni: quos precioso sanguine
redemisti. Eterna fac cum sanctis tuis
gloria numerari. Salvum fac po
pulum tuum domine: et benedic hereditati
tue. Et rege eos et extolle illos
usque in eternum. Per singulos
dies benedicimus te. Et laudamus
nomen tuum in seculum et in seculum seculi.
Dignare domine die isto: sine peccato
nos custodire. Miserere nostri domine mi
serere nostri. Fiat misericordia tua domine
super nos: quemadmodum speravimus
in te. In te domine speravi non confun
dar in eternum. Psalmus.
Benedicite omnia opera domini domino:
laudate et superexaltate eum

nu secula. Benedicite angeli domi
ni domino: benedicite celi dño. Benedi
cite aque omnes que super celos sunt
dño: benedicite omnes virtutes dñi
dño. Benedicite sol et luna dño: be
dicite stelle celi dño. Benedicite ym
ber et ros dño: benedicite omnis spi
ritus dei dño. Benedicite ignis et
estus dño: benedicite frigus et estas
dño. Benedicite rores et pruina dño:
benedicite gelu et frigus dño. Bene
glacies et nives dño: benedicite noc
tes et dies dño. Benedicite lux et te
nebre domino: benedicite fulgura
et nubes dño. Benedicat terra dño:
laudet et superexaltet eum in secula. Bene
dicite montes et colles dño: benedicite
universa germinancia in terra dño.
Benedicite fontes domino: benedicite

maria et flumina domino. Benedi-
cite cete et omnia que moventur in
aquis domino. Benedicite omnes volucres
celi domino. Benedicite omnes bestie et
pecora domino. Benedicite filii hominum
domino. Benedicat israel dominum laudet et
superexaltet eum in secula. Benedicite sacer-
dotes domini domino. Benedicite servi domini
domino. Benedicite spiritus et anime iustorum
domino. Benedicite sancti et humiles corde
domino. Benedicite anania azaria misahel do-
mino. laudate et superexaltate eum
in secula. Benedicamus patrem et filium
cum sancto spiritu. laudemus et super-
exaltemus eum in secula. Benedictus
es domine in firmamento celi. et lauda-
bilis et gloriosus et superexaltatus in
secula. Benedictus dominus deus. In secula.
Benedictus dominus deus israel: quia visitavit et fecit re-

demptionem plebis sue. Et erexit
cornu salutis nobis: in domo david
pueri sui. Sicut locutus est per os
sanctorum: qui a seculo sunt prophetarum eius.
Salutem ex inimicis nostris: et de
manu omnium qui oderunt nos. Ad
faciendam misericordiam cum patribus nostris:
et memorari testamenti sui sancti.
Iusiurandum quod iuravit ad abra
ham patrem nostrum: daturum se nobis.
Ut sine timore de manu inimicorum
nostrorum liberati: serviamus illi. In
sanctitate et iustitia coram ipso:
omnibus diebus nostris. Et tu puer prophe
ta altissimi vocaberis: preibis ante
faciem domini parare vias eius. Ad dandam
scientiam salutis plebi eius: in remis
sionem peccatorum eorum. Per viscera
misericordie dei nostri: in quibus visitavit nos

oriens ex alto. Illuminare his qui
in tenebris et in umbra mortis sedent:
ad dirigendos pedes nostros in viam
Magnificat anima mea dominum.
dominum. Et exultavit spiritus
meus in deo salutari meo. Quia
respexit humilitatem ancille sue:
ecce enim ex hoc beatam me dicent om-
nes generationes. Quia fecit mi-
chi magna qui potens est: et sanc-
tum nomen eius. Et misericordia eius a proge-
nie in progenies: timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo:
dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede: et exaltavit
humiles. Esurientes implevit bonis:
et divites dimisit inanes. Suscepit
israel puerum suum: recordatus misericordie sue.
Sicut locutus est ad patres nostros.

abraham et semini eius in secula · psal°
Nunc dimittis seruũ tuũ domine:
secundũ uerbũ tuũ in pace. Quia
uiderunt oculi mei: salutare tuũ. Quod
parasti an faciem omniũ populorum. Lu
men ad reuelacionem gencium et gloriam
plebis tue israhel · psalmus · xxx
Quicumque uult saluus esse: an
te omnia opus est ut teneat catho
licam fidem. Quam nisi quisque inte
gram inuiolatamque seruauerit: absque
dubio ineternum peribit. Fides autem
catholica hec est: ut unum deum in tri
nitate et trinitatem in unitate uene
remur. Neque confundentes personas:
neque substanciam separantes. Alia
est enim persona patris: alia filii alia spiritus
sancti. Sed patris et filii et spiritus sancti una
est diuinitas: equalis gloria coeterna

maiestas Qualis pater talis filius talis
sp̄s sanctus Increatus pater increatus
filius increatus sp̄s scs Immensus
pater immensus filius immensus sp̄s
sanctus Eternus pat' eternus spirit'
scs Et tamen non tres eterni sed unus
eternus Sicut non tres increati nec
tres immensi sed unus increatus et un'
immensus Similiter omnipotens pater
omnips filius omnips spiritus scs Et ta
men non tres omnipotentes sed unus omp̄
tens Ita deus pater deus filius deus
spiritus scs Et tamen non tres dii sed
unus est deus Ita dns pat' dns filius
dns sps sanctus Et tamen non tres
dni sed unus est dns Quia sicut singil
latim unamquamque personam deum ac
dnm confiteri xpiana veritate compelli
mur ita tres deos aut dominos dicere

catholica religione prohibemur.
Pater a nullo est factus: nec creatus
nec genitus. Filius a patre solo est:
non factus nec creatus sed genitus. Spiritus
sanctus a patre et filio: non factus nec cre-
atus nec genitus sed procedens. Unus
ergo pater non tres patres: unus filius
non tres filii: unus spiritus sanctus non tres
spiritus sancti. Et in hac trinitate nichil prius
aut posterius: nichil maius aut minus:
sed tote tres persone coeterne sibi sunt et
coequales. Ita ut per omnia sicut iam
supradictum est: et trinitas in unitate: et
unitas in trinitate veneranda sit.
Qui vult ergo salvus esse: ita de trinita-
te sentiat. Sed necessarium est ad eternam
salutem: ut incarnationem quoque domini
nostri ihesu christi fideliter credat. Est ergo fi-
des recta ut credamus et confiteamur

quia dominus noster ihesus christus dei filius
deus et homo est. Deus est ex substantia
patris ante secula genitus: et homo est ex
substantia matris in seculo natus. Per-
fectus deus perfectus homo: ex anima racio-
nali et humana carne subsistens. Equa-
lis patri secundum divinitatem: minor patre
secundum humanitatem. Qui licet deus sit
et homo: non duo tamen sed unus est
christus. Unus autem non conversione divini-
tatis in carnem: sed assumptione
humanitatis in deum. Unus omni-
no non confusione substantie: sed
unitate persone. Nam sicut anima racio-
nalis et caro unus est homo: ita deus
et homo unus est christus. Qui passus
est pro salute nostra: descendit ad infe-
ros tercia die resurrexit a mortuis.
Ascendit ad celos sedet ad dexteram

dei patris omnipotentis: inde venturus
est iudicare vivos et mortuos. Ad cu-
ius adventum omnes homines resurgere
habent cum corporibus suis: et reddituri
sunt de factis propriis rationem. Et qui
bona egerunt ibunt in vitam eternam:
qui vero mala in ignem eternum.
Hec est fides catholica: quam nisi
quisque fideliter firmiterque crediderit:
salvus esse non poterit.
Kyrieleyson. Christe eleyson.
Christe audi nos. Pater de ce-
lis deus miserere nobis. Fili redemp-
tor mundi deus miserere nobis. Spiritus
sancte deus miserere nobis.
Sancta Trinitas unus deus miserere.
Sancta Maria ora pro nobis.
Sancta Dei genitrix ora pro nobis.
Sancta Virgo virginum ora.

Ab ira et odio et omni mala voluntate l'
Ab inmundis cogitacionibus l'
A cecitate cordis l'
A fulgure et tempestate l'
A subitanea et improvisa morte l'
Per misterium sancte incarnacionis tue l'
Per passionem et crucem tuam l'
Per gloriosam resurrectionem tuam l'
Per admirabilem ascencionem tuam l'
Per graciam sancti spiritus paracliti l'
In hora mortis succurre nobis domine
In die iudicii libera nos domine
Peccatores te rogamus audi nos
Ut pacem nobis dones te rogamus
Ut misericordia et pietas tua nos custodiat
Ut sanctam ecclesiam tuam regere et defensare digneris t. r. a. n.
Ut domnum apostolicum et omnes gradus ecclesie in sancta religione conservare digne

Ut ep̄os et abbates nostros in sc̄a
religione conseruare digneris. te r.
Ut congregaciones om̄i sc̄or tuor
in tuo sc̄o seruicio conseruare dign̄ te r.
Ut cunctum populum xp̄ianū p̄cioso
sanguine tuo redemptū conseruare
digneris te rogamus audi nos
Ut omnibȝ benefactoribȝ nr̄is sempiterna
bona retribuas. te r. Ut aīas nos
tras et parentum nr̄or ab eterna damp
nacione eripias. te r. Ut fructus
terre dare et conseruare dign̄. te r.
Ut oculos mīe tue sup. nos reduce
re dign̄. te r. Ut obsequiū seruitu
tis nr̄e racionabile facias. te r.
Ut mentes nr̄as ad celestia deside
ria erigas. te r. Ut miserias
pauperum et captiuor intueri et
releuare digneris. te r. Ut omnibȝ

fidelibus vivis ac defunctis requiē
eternam donare digneris. Te r. Ut
nos exaudire digneris. Te r. Fili dei. Te r.
Agnus dei qui tollis peccata mundi
exaudi nos dñe. Agnus dei qui tollis
peccata mundi parce nobis dñe. Agnus
dei qui tollis peccata mundi miserere no
bis. Kyrieleyson. Christeleyson. O
Kyrieleyson. Pater noster. Et ne
nos. Sed libera nos. Ostende nobis
dñe miam̃ tuam. Et salutare tuum
da nobis. Et veniat super nos mīa
tua dñe. Salutare tuum sc̄d̄m eloqui
um tuū. Peccavimus cū patribus
nr̄is. Iniuste egimus iniquitatem feci
mus. Dñe non sc̄d̄m peccata nr̄a fa
cias nobis. Neque sc̄d̄m iniquitates nr̄as
retribuas nobis. Oremus pro om̄i
gradu eccl̄ie. Sacerdotes tui induant^r

iustitiam. Et sancti tui exultent.
Pro fratribus et sororibus nostris. Sal
vos fac servos tuos et ancillas tu-
as deus meus sperantes in te. Pro
cuncto populo christiano. Salvum fac
populum tuum domine et benedic hereditati
tue. Et rege eos et extolle illos usque
in eternum. Domine fiat pax in virtute tua.
Et abundancia in turribus tuis.
Anime famulorum famularumque tuarum
requiescant in pace. Amen. Domine ex
audi orationem meam. Et clamor meus
ad te veniat. Oratio.
Deus cui proprium est misereri
semper et parcere suscipe depre
cationem nostram et quos delictorum cathe
na constringit miseratio tue pietatis
absolvat. Per christum dominum nostrum
Amen. Alia oratio.

Omnipotens sempiterne deus
qui facis mirabilia magna
solus pretende super famulos tuos
pontifices meos et super cunctas
congregationes illis commissas spi
ritum gratie salutaris et in veritate
tibi complaceant perpetuum eis rore
tue benedictionis infunde. Al' oratio
Deus qui caritatis dona per
gratiam sancti spiritus tuorum cordibus
fidelium infundis. da famulis et fa
mulabus tuis pro quibus deprecamur cle
mentiam tuam. salutem mentis et
corporis. ut te tota virtute diligant
et que tibi placita sunt tota dilectio
ne perficiant. Alia oratio.
Deus a quo sancta desideria recta con
silia et iusta sunt opera da servis
tuis illam quam mundus dare non

potest preciamur ut et corda nostra manda
tis tuis dedita et hostium sublata for
midine tempora sint tua ptectione
Ineffabilem mise tranquilla
ricordiam tuam nobis dne
clementer ostende ut simul nos et a
peccatis omnibz exuas. et a penis qs
pro his meremur benignus eripias.
Fidelium deus omnium conditor et
redemptor animabz omnium
fidelium defunctorum remissionem cunctorum
tribue peccatorum ut indulgenciam
quam semper optaverunt piis suppli
cationibus consequantur. Al' oro.
Pietate tua qs domine nostrorum
solue vincula omnium delictorum
et in tercedente bta et gloriosa semperq
virgine dei genitrice maria. cum om
nibz sanctis tuis nos famulos tuos

et omnem populum catholicum
cum omni sanctitate custodi. omnes quoque con
sanguinitate ac familiaritate uel
confessione et oratione nobis con
iunctos seu omnes christianos a uiciis
omnibus purga uirtutibus illustra. pacem
et salutem nobis tribue. hostes uisi
biles et inuisibiles remoue. pestem
repelle. amicis et inimicis nostris cari
tatem largire. et omnibus fidelibus uiuis
ac defunctis in terra uiuentium uitam
et requiem eternam concede. Per
eundem dominum nostrum ihesum christum. Et q.

Immense misericordie deus
pater omnipotens. qui
per os dauid electi in car
mina dulcissima docuisti eiusdem pro
phetationis effectum mirabiliter decoras

ri concede famule tue. R. hymnis
capacis spū repleri ut sicut ille per
hymnis carmina modulacōis grām
tue consolacōis pcepit et peccatorz
indulgenciam pmeruit ita me in
hora clementissime pater dignāt
recipias. et quicquid aure tue pie
tatis digne pulsavero misericordi
ter concedas. Tu enī dn̄e corda
nostro omniū tu cogitaciones et verba
consideras. tu nosti quid im̄ magis
expediat in quibuscumq; partibz ne
cesse michi fuerit mīam tuam in
venire merear. et de cuiuscumq; aīa
et pspitate memorauero te. apud
clemenciam tuam in dulgenciam
pcipiat. Oremus. Creator mundi qui
cum eterno filio tuo et spū sancto
equalis vivis et regnas deus per

in finita secula seculorum. Amen.
Adesto meis precibus deus unus
omnipotens pater et filius et spiritus sanctus.
Verba mea auribus percipe domine: in-
tellige clamorem meum. In-
tende voci orationis mee: rex meus et deus
meus. Domine ne in furore tuo arguas
me: neque in ira tua corripias me. Mi-
serere mei domine quoniam infirmus
sum: sana me domine quoniam conturbata sunt
omnia ossa mea. Et anima mea tur-
bata est valde: sed tu domine usquequo. Conver-
tere domine et eripe animam meam: salvum me
fac propter misericordiam tuam. Domine deus meus
in te speravi: salvum me fac ex omnibus
persequentibus me et libera me. Adesto
meis precibus deus unus omnipotens pater et fil-
Nequando rapiat ut leo animam meam:
dum non est qui redimat neque

qui saluum me faciat. Respice in me
et exaudi me: domine deus meus. Il
lumina oculos meos ne umquam obdor
miam in morte nequando dicat inimi
cus meus: preualui aduersus eum. Perfice
gressus meos in semitis tuis: ut non moue
antur uestigia mea. Ego clamaui ad te quoniam
exaudisti me deus: inclina aurem tuam
michi et exaudi uerba mea. Mirifica mise
ricordias tuas: qui saluos facis sperantes
in te. Custodi me domine ut pupillam ocu
li: sub umbra alarum tuarum protege me
a facie impiorum qui me afflixerunt. A de
to meis pabz deus unus omnipotens pater et fil
Ab occultis meis munda me domine:
et ab alienis parce seruo tuo. Tu
autem domine ne longe facias miserationes
tuas a me: domine ad defensionem meam
conspice. Erue a framea deus animam meam

et de manu canis unicam meam. Salva
me ex ore leonis: et a cornibus unicornium
humilitatem meam. Vias tuas domine
demonstra michi: et semitas tuas edoce
me. Dirige me in veritate tua et doce me
quia tu es deus salvator meus et te sustinui
tota die. Reminiscere miseracionum
tuarum domine: et misericordiarum tuarum que
a seculo sunt. Adesto meis pecibus vivus
deus omnipotens pater et filius et spiritus sanctus. Amen.
Delicta iuventutis mee: et igno
rancias meas ne memineris
domine. Secundum misericordiam tuam memento
mei tu: propter bonitatem tuam domine.
Propter nomen tuum domine propiciaberis
peccato meo: multum est enim. Vide humi
litatem meam et laborem meum: et dimitte
universa delicta mea. Ne perdas cum impiis
deus animam meam: et cum viris sangui

nam vitam meam. Exaudi domine
vocem meam qua clamavi ad te: miserere
mei et exaudi me. Ne avertas faciem
tuam a me: ne declines in ira a servo
tuo. Adiutor meus esto dñe ne derelin-
quas me: neque despicias me deus salutaris
meus. Legem pone michi dñe in via
tua: et dirige me in semita recta propter ini-
micos meos. Adesto meis precibus nimis.
Ne tradideris me: in animas tribulan-
tribulancium me. Ad te dñe cla-
mabo deus meus ne sileas a me: nequando
taceas a me et assimilabor descendentibus
in lacum. Exaudi dñe vocem deprecacionis
mee: dum oro ad te dum extollo manus
meas ad templum sanctum tuum. Ne simul
tradas me cum peccatoribus: et cum operantibus
iniquitatem ne perdas me. Salvum fac
populum tuum domine et benedic here-

dicati tue: et rege eos et extolle illos
usque in eternum. In te domine speravi non
confundar in eternum in iusticia tua libera
me. Inclina ad me aurem tuam: ac
celera ut eruas me. Esto michi in deum
protectorem: et domum refugii ut salvum me
facias. Quoniam fortitudo mea et refugium
meum deus meus es tu. Adesto meis precibus.
In manus tuas domine commendo
spiritum meum: redemisti me domine
deus veritatis. Libera me et eripe me
de manibus inimicorum meorum. Illustra
faciem tuam super servum tuum: salvum me fac
in misericordia tua domine quoniam invocavi te. Fiat
misericordia tua domine super nos: quemadmodum
speravimus in te. Benedicam dominum in omni
tempore: semper laus eius in ore meo.
In domino laudabitur anima mea: audiant
mansueti et letentur. Magnificate

dominum meum: et exultacionis nouum
eius incipiunt. Iudica domine nocen
tes me: expugna impugnantes me.
Apprehende arma et scutum: et exurge
in adiutorium michi. Adesto meis precibus.
Ne sileas domine ne discedas a me
exurge et intende causam meam. Iudi
ca domine secundum iusticiam meam: quis qui
recto sunt corde. Non veniat michi pes
superbie: et manus peccatoris non mo
veat me. Notum fac michi domine finem
meum: et numerum dierum meorum quis est
ut sciam quid desit michi. Exaudi
domine oracionem meam et deprecacionem meam:
auribus percipe lacrimas meas. Ne sileas
quia advena ego sum apud te: et peregri
nus sicut omnes patres mei. Remitte
michi ut refrigerer: priusquam abeam et am
plius non ero. Adesto meis precibus unus

Tu autem domine ne longe fa
cias auxiliũ tuũ a me: mĩa tu
a et ueritas tua semper susceperunt
me. Quoniam circumdederunt me mala
quorum non est numerus: comprehende
runt me et non potero ut uiderẽ.
Multiplicati sũt sup capillos capi
tis mei: et cor meũ dereliquit me.
Complaceat tibi dñe ut eruas me: dñe
nunc ad adiuuandũ me respice.
Ego uero egenus sũ et pauper: deus
adiuua me. Adiutor meus et libera
tor m̃s esto: dñe ne moreris. Ego
dixi dñe miserere mei: sana aĩam
meã quia peccaui tibi. Tecto meis.
Exurge quare obdormis dñe:
Exurge et ne repella me ĩ finẽ.
Quare faciẽ tuam auertis: obliuisce
ris inopie nr̃e et tribulacionis nr̃e.

Exurge domine adiuua nos et re
dime nos propter nomen tuum. Miserere
mei deus: secundum magnam misericordiam tuam.
Et secundum multitudinem miseracionum
tuarum: dele iniquitatem meam. Amplius
laua me ab iniquitate mea: et a peccato
meo munda me. Auerte faciem tuam
a peccatis meis: et omnes iniquitates
meas dele. Affecto meis parce uiuis.
Cor mundum crea in me deus: et
spiritum rectum innoua in visceribus
meis. Ne proicias me a facie tua: et
spiritum sanctum tuum ne auferas a me. Redde
michi leticiam salutaris tui: et spiritu prin
cipali confirma me. Domine labia mea
aperies: et os meum annunciabit laudem
tuam. Deus in nomine tuo saluum me fac:
et in uirtute tua iudica me. Deus
exaudi oracionem meam: auribus

percipe verba oris mei. Quoniam
alieni insurrexerunt adversum me:
et fortes quesierunt animam meam et non
proposuerunt deum ante conspectum suum.
Ecce enim deus adiuvat me: et dominus
susceptor est anime mee. Averte mala ini-
micis meis: et in veritate tua disperde
illos. Adesto meis precibus deus unus.
Exaudi deus orationem meam et ne
despexeris deprecationem meam:
intende michi et exaudi me. In deo
laudabo verbum in domino laudabo sermo-
nem: in deo speravi non timebo quid
faciat michi homo. In me sunt deus vota
tua: que reddam laudationes tibi.
Qui eripuisti animam meam de mor-
te: et pedes meos de lapsu ut placeam
coram deo in lumine viventium.
Miserere mei deus miserere mei:

quoniam in te confidit anima mea. Et in
umbra alarum tuarum sperabo: donec tran
seat iniquitas. Clamabo ad deum
altissimum: qui benefecit mihi. Eripe me
de inimicis meis deus meus: et ab insurgen
tibus in me libera me. Eripe me de opera
tibus iniquitatem: et de viris sanguinum
salva me. Adesto meis precibus deus.
Quia ecce ceperunt animam meam:
irruerunt in me fortes. Ego
vero orationem meam ad te domine: tempus
beneplaciti deus. In multitudine miseri
cordie tue exaudi me domine: in veritate salutis
tue. Eripe me de luto ut non infigar:
liberer ab hiis qui oderunt me et de
profundis aquarum. Non me demergat
tempestas aque: neque absorbeat me
profundum. neque urgeat super me os suum.
Exaudi me domine quoniam benigna est

misericordia tua: secundum multi
tudinem miserationum tuarum respi
ce in me. Ne avertas faciem tuam a
puero tuo: quoniam tribulor velociter
exaudi me. Intende anime mee et li
bera eam: propter inimicos meos eripe
me. Deus in adiutorium meum inten
de: domine ad adiuvandum me festina.
Adesto meis precibus deus unus omnipo-
Ego vero egenus sum et pauper:
deus adiuva me. Adiutor
meus et liberator meus esto domine: ne
moreris. Confundantur et revere
antur: qui querunt animam meam.
Repleatur os meum laude: ut cantem
gloriam tuam tota die magnitudinem
tuam. Deus in sancto via tua quis deus
magnus sicut deus noster: tu es deus
qui facis mirabilia. Ne proicias me

in tempore senectutis cu͂ defecerit me
virtus mea: ne derelinquas me.
Dn͂e ne elongeris a me: deus m͂s
in auxiliu͂ meum respice. Adesto.
Ego autem semp(er) sperabo: et
adiciam sup(er) omne͂ laudem
tuam. Os meu͂ annunciabit iusti
ciam tuam: tota die magnitudine͂
tuã. Ne tradideris bestiis a͂ias con
fitenciu͂ tibi: et a͂ias pauperum
tuorum ne obliviscaris in finem.
Dn͂e non secundum iniquitates n͂ras
retribuas nobis: neq(ue) secundum peccata
n͂ra facias nobis. Dn͂e ne memi
neris iniquitatum n͂rarum antiquarum
cito anticipent nos m͂ie tue: quia
pauperes facti sumus nimis. Adiu
va nos deus salutaris n͂r: et p(ro)pter gl(ori)am
nominis tui domine libera nos et

propicius esto peccatis nostris propter
nomen tuum. Excita domine potenciam
tuam et ueni: ut salues nos. Adesto.
Deus uirtutum nobiscum conuerte
nos: et ostende faciem tuam
et salui erimus. Conuerte nos deus
salutaris noster: et auerte iram tuam a no
bis. Numquid in eternum irasceris
nobis: aut extendes iram tuam in ge
neracione et generacione. Deus tu
conuersus uiuificabis nos: et plebs
tua letabitur in te. Ostende nobis
domine misericordiam tuam: et salutare tuum da no
bis. Inclina domine aurem tuam et
exaudi me: quia inops et pauper sum ego.
Custodi animam meam quoniam sanctus sum:
saluum me fac seruum tuum deus meus
sperantem in te. Adesto miseris precibus
deus unus omnipotens pater et filius

Miserere mei domine qm clama
ui tota die letifica aiam seru
tui: quia ad te dne aiam meam leuaui.
Quia tu dne suauis: et multe mie
omnib; inuocantib; te. Auribus pcipe
dne oronem meam: intende uoci dep
cationis mee. In die tribulationis
mee clamaui ad te: quia exaudisti
me. Non est similis tui in diis dne:
et non est sedm opa tua. Omnes gen
tes quascumq; fecisti: uenient et adora
bunt coram te dne. et glorificabunt no
men tuum. Quoniam magnus es tu et fa
ciens mirabilia: tu es deus solus.
Deduc me dne in uia tua: et ingre
diar in ueritate tua: letetur cor meum
in eternum. Et tu dne miserator et mi
sericors: paciens et multe mie et
uerax. Adesto meis pcib; deus m9.

Respice in me et miserere mei da
imperium puero tuo: et salvum fac
filium ancille tue. Fac mecum signum
in bono: ut videant qui oderunt me et
confundantur: quoniam tu domine adiuvisti
me et consolatus es me. Domine deus sa-
lutis mee: in die clamavi et nocte cora-
m te. Intret oratio mea in conspectu tuo do-
mine: inclina aurem tuam ad precem
meam. Ubi sunt misericordie tue antique
domine: sicut iurasti david in veritate tua.
Memor esto domine obprobrii servorum tuorum:
quod continui in sinu meo multarum
gentium. Convertere domine usquequo: et
deprecabilis esto super servos tuos.
Respice domine in servos tuos et in opera
tua: et dirige filios eorum. Et sit splen-
dor domini dei nostri super nos et opera manuum
nostrarum dirige super nos et opus manuum

rum nostrarum dirige. Adesto meis p[re]-
Domine exaudi oracionem meam et
clamor meus ad te veniat. Non
avertas faciem tuam a me in quacumque die
tribulor: inclina ad me aurem tuam.
In quacumque die invocavero te veloci-
ter exaudi me. Et in via virtutis sue
paucitatem dierum meorum nuncia michi.
Ne revoces me in dimidio dierum meorum
in generacione et generacionem anni
tui. Et tu domine fac mecum propter nomen
tuum: quia suavis est misericordia tua. Libera
me domine quia egenus ego sum et pauper:
et cor meum conturbatum est in me.
Sicut umbra cum declinat ablatus
sum: et excussus sum sicut locusta. Adiu-
va me domine deus meus: salvum me fac
secundum misericordiam tuam.
Adesto meis precibus deus meus.

Retribue seruo tuo uiuifica me: et
custodiam sermones tuos. Re-
uela oculos meos: et considerabo mirabi-
lia de lege tua. Incola ego sum in terra:
non abscondas a me mandata tua.
Aufer a me obprobrium et contemptum:
quia testimonia tua meditatio mea est.
Confirma me domine in sermonibus: et
uiam iniquitatis amoue a me. et in
lege tua miserere mei. Deduc me in
semita recta mandatorum tuorum quia ipsam
uolui. Inclina cor meum in testimonia
tua: et non in auaritiam. Iesto meis.
Auerte oculos meos ne uideant
uanitatem: in uia tua uiuifica me.
Statue seruo tuo eloquium tuum: in timo-
re tuo. Bonitatem fecisti cum seruo tuo
domine: secundum uerbum tuum. Bonitatem et dis-
ciplinam et scientiam doce me: quia t

mandatis tuis credidi. Bonus es tu
et in bonitate tua doce me iustificatio
nes tuas. Manus tue fecerunt me et plas
maverunt me: da mi intellectum ut discam
mandata tua. Fiat misericordia tua ut con
soletur me: secundum eloquium tuum servo
tuo. Adesto meis precibus deus unus.
Veniant michi miserationes tue
et vivam: quia lex tua medita
cio mea est. Fiat cor meum et corpus me
um immaculatum in iustificationibus
tuis: ut non confundar. Humiliatus
sum usque quaque domine: vivifica me secundum
verbum tuum. Voluntaria oris mei
beneplacita fac domine: et iudicia tua doce
me. Adiutor et susceptor meus es tu:
et in verbum tuum supersperavi. Suscipe
me secundum eloquium tuum et vivam: et
non confundas me ab expectatione

mea. Adiuva me et salvus ero: et
meditabor in iustificacionibus tuis sem
per. Adiutor meus pater deus meus.
Fac cum servo tuo secundum misericordiam tuam
domine: et iustificaciones tuas doce me.
Servus tuus ego sum da michi intel
lectum: ut sciam testimonia tua. As
pice in me et miserere mei: secundum iudi
cium diligencium nomen tuum. Gres
sus meos dirige secundum eloquium tuum:
ut non dominetur mei omnis iniusticia.
Redime me a calumpniis hominum:
ut custodiam mandata tua. Faciem
tuam illumina super servum tuum: et
doce me iustificaciones tuas. Iustus
es domine: et rectum iudicium tuum. Iusti
cia tua domine iusticia tua in eternum:
et lex tua veritas. Prope es tu domine: et
omnes vie tue veritas. Adiutor meus.

Vide humilitatem meam et eripe
me: quia legem tuam non sum
oblitus. Iudica iudicium meum et redi-
me me: propter eloquium tuum vivifica me.
Appropinquet deprecatio mea in con
spectu tuo domine: secundum eloquium tuum
eripe me. Fiat manus tua ut sal
vet me: quia mandata tua elegi.
Erravi sicut ovis que periit quere
servum tuum domine: quia mandata tua
non sum oblitus. Domine libera animam
meam a labiis iniquis: et a lingua
dolosa. Auxilium meum a domino: qui fe
cit celum et terram. Miserere mei domine
miserere nostri: quia multum repleti su
mus despectione. Adiutorium nostrum in
nomine domini: qui fecit celum et terram. Adesto.
Bene fac domine: bonis et rectis corde.
Convertere domine captivi

tatem nostram: sicut torrens in aus-
tro. De profundis clamavi ad te
domine: domine exaudi vocem meam.
Fiant aures tue intendentes: in
vocem deprecationis mee. In con-
spectu angelorum psallam tibi deus meus
adorabo ad templum sanctum tuum et confi-
tebor nomini tuo. In quacumque die invo-
cavero te: velociter exaudi me et multi-
plicabis in anima mea virtutem. Po-
ne domine ori meo custodiam: et hos-
tium circumstancie labiis meis. Non de-
clines cor meum in verba malicie: ad excu-
sandas excusaciones in peccatis. Cla-
mavi ad te domine: dixi tu es spes mea
porcio mea in terra viventium. Inten-
de ad deprecationem meam:
quia humiliatus sum nimis.
Libera me a persequentibus me: quia

confortati sunt super me. Educ de
custodia animam meam: ad confitendum
nomini tuo domine. Domine exaudi oratio-
nem meam: auribus percipe obsecrationem
meam in veritate tua exaudi me
in tua iustitia. Et non intres in iu-
dicio cum servo tuo domine: quia non ius-
tificabitur in conspectu tuo omnis vi-
vens. Quia persecutus est inimicus animam
meam: humiliavit in terra vitam
meam. Velociter exaudi me domine: et
defecit spiritus meus. Adesto meis precibus.
Non avertas faciem tuam a me:
ne declines in ira a servo tuo et
similis ero descendentibus in lacum. Audi-
tam fac michi mane misericordiam tuam: quia
in te speravi. Notam fac michi viam in qua
ambulem: quia ad te levavi animam meam.
Eripe me de inimicis meis domine:

ad te confugi: doce me facere uoluntatē
tuam quia d̄s m̄s es tu. Spiritus tuus
bonus deducet me in terram rectā: ꝓpter
nomen tuū dn̄e uiuificabis me in equi
tate tua. Educes de tribulatione ani
mam meam: et in m̄ia tua disperdes
inimicos meos. Et perdes om̄es qui
tribulant aīa; meam: q̄m ego seruus
tuus sum. Affectu meis p̄cib; deus.
Dirupisti uincula mea tibi sac
rificabo hostiam laudis: et no
men dn̄i inuocabo. Et uide si uia
iniquitatis in me est: et deduc me
in uia eterna. Custodi me dn̄e de ma
nu peccatoris: et ab hominib; iniq̄s
eripe me. Quia fortitudo mea et laus
mea deus meus es tu: et factus es m̄
in salutem. Non est sanctus ut est do
minus: neq; enim est alius extra te.

et non est fortis sicut deus noster. Ego
autem in domino gaudebo: et exultabo
in deo iesu meo. Fiat misericordia tua domine
super nos: quia in te speravimus in eter-
num et in seculum et in seculum seculi. Adesto.
Suscipere digneris domine
deus omnipotens hos psalmos
tibi consecratos quos ego indignissi-
ma peccatrix decantavi in honore
beatissime virginis marie matris
domini nostri ihesu xpi et sanctissimi confes-
soris tui Jeronimi. et omnium sanctorum tuorum
et sanctarum tuarum. qui tibi placuerunt
ab initio mundi. pro me miserrima
peccatrice N. et pro famulo tuo Johanne
et pro amicis consanguineis meis:
et amicis meis. et pro omnibus benefac-
toribus meis. preteritis presentibus
et futuris et pro omnibus illis qui in

nic habeat fiduciam orandi. et p
omnibus xpianis. et pro aiabus patris
et matris mee. et animabus parentum
amicorum et benefactorum meorum et
pro cunctis fidelibus defunctis atque
viuis. Per xpm dnm nrm.

Concede dne ihu xpe ut istud uer
siculi michi famule tue. N
et Johanni famulo tuo. proficiat
et ad remissionem omnium peccatorum
meorum et ad spacium bene uiuendi. et ad
ueram confessionem. atque penitenciam
faciendam. et fac deus nos omnipotens
te amare te laudare. et tua precepta ser
uare. ut ad tuam graciam ualeamus per
uenire. per te ihu xpe saluator mun
di. qui cum deo patre et spiritu sco uiuis
et regnas deus per infinita secula se
culorum. Amen.

Iacebo domino in regione
uiuorum. Dilexi Heu
me quia incolatus meus
prolongatus est. Ad dominum cum
Dominus custodit te ab omni malo
custodiat animam tuam dominus Leua-
ui Si iniquitates obseruaue-
ris domine domine quis sustinebit
De profundis Opera manuum tuarum
domine ne despicias Confitebor
A porta inferi Erue domine
Audiui vocem de celo dicen-
tem beati mortui qui in domino mo-
riuntur Magnificat. Kyrie
leyson Christe leyson Kyrieleyson Pa-
ter noster lauda anima mea
Requiem eternam A porta in-
feri Credo uidere Domine exau-
di orationem meam. Et clamor

nclina dn̄e aurē tuā ad p̄ces
nostras quib; misericordiā tuā
supplices dep̄camur. ut aīam fa
muli tui. N. quam de hoc se
culo migrare iussisti in pacis
ac lucis regione constituas. et
s̄coꝝ tuoꝝ iubeas esse consortē.
p xp̄m dn̄m nr̄m Amen

irige dn̄e deus meus in cōspec
tu tuo viam meam. Verba mea.
Convertere dn̄e et eripe aīam meā
qm̄ nō est in morte qui memor sit
tui. Dn̄e ne in furore. Ne qn̄do
rapiat ut leo aīam meā dū nō est
qui redimat neq; qui salvū faciat.
Dn̄e ds meus. A porta inferi
Erue dn̄e. Pater nr̄.

arce michi dn̄e nichil e
nim sunt dies mei. Quid

est homo quia magnificas eum
aut quid apponis erga eū cor tu
ū. Visitas eū diluculo et subi
to pbas illū. Usque q nō parcis m
nec dimittis me ut glutiam sa
liuā meam. peccaui. Quid fa
ciam o custos hominū. Qua
re posuisti me contrariū tibi
et factus sū michimet ipi g
uis. Cur nō tollis peccm meū
et quare nō aufers iniquitatē
meam. Ecce nūc in puluere dor
mio: et si mane me quesieris
nō subsistam. Credo qd redēp
tor meus uiuit et inouissimo die
de terra surrecturus sū Et in car
ne mea uidebo dm̄ saluatorem
meū Quē uisurus sū ego ipe et
nō alius et oculi mei cōspecturi

Hav. 42

Ps 3 - Dñe quia multiplicati sunt
qui tribulant me ? multi insur
gunt adversũ me - Multi dicunt
animæ meæ non est salus ipsi
in Deo ejus - Tu autẽ Dñe, susceptor
meus es gloria mea et exaltans caput
meum - Voce mea ad Dñum clamavi
et exaudivit me de monte sancto
~~ejus~~ suo - Ego dormivi et soporatus
sum et exurrexi, quia Dñus suscepit
me - Non timebo millia populi
circumdantis me. - exurge dñe,
salvũ me fac Deus meus
Quoniam tu percussisti omnes
adversantes mihi sine causa.
dentes peccatorum contrivisti
-Dñi est salus et super populum
tuũ benedictio tua - Ps 4
Cum invocarem exaudivit me
Deus justitiæ meæ in tribulatione
dilatasti mihi - Miserere mei
et exaudi orationem meam -